OFFICIVM PVRISSIMÆ ET IMMACVLATAE CONCEPTIONIS SSmæ Virginis MARIÆ

Eidem acceptissimum, uti devotissimo suo famulo, ALPHONSO RODRIGUEZ SOC: JESU *Religioso revelavit.*

LUBLINI,

Typis Collegij Societatis IESV

Anno Dni 1696.

emus Probationis

ORATIO

Actiones noſtras, quæſumus Domine aſpiranao præveni, & adiuvando proſequere, ut cuncta noſtra oratio & operatio, á te ſemper incipiat, & per te cæpta finiatur. Per Dominum noſtrum IESVM Chriſtum Filium tuum qui tecum vivit & regnat in unitate ſpiritus Sancti Deus per omnia ſæcula ſæculorum Amen.

OFF

OFFICIVM
Immaculatæ
CONCEPTIONIS
B. V. MARIÆ

Vt habetur in horis quibusdam antiquis.

AD MATVTINVM.

Eia mea labia nunc annuntiate.
Laudes & præcōnia Virginis Beatæ.
Domina in adiutorium meum intende,
Me de manu hostium potenter defende
Gloria Patri & Filio & Spiritui S.
Sicut erat in principio & nunc, & semper & in sæcula sæculorū Amē

Hymnus.

Salve mundi Domina,
Cælorum Regina,

Salve Virgo Virginùm,
Stella matutina.
Salve plena gratiâ,
Clara lux divina,
Mundi in auxilium,
Domina festina,
Ab æterno Dominus
Te præordinavit,
Matrem Unigeniti
VERBI, quo creauit
Terram, Pontum, Æthera,
Te Pulchram ornavit
Sibi sponsam ut in qua,
Adam non peccauit,
Elegit eam Deus & prælegit eam.
In tabernaculo suo habitare fecit eã
Domina exaudi orationem meam,
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

Sancta Maria Regina cælorũ Mater Domini nostri IESV Christi, & mundi Domina, quæ nullum derelinquis, & nullum despicis: respice me Domina

Domina clementer oculo tuo pietatis, & impetra mihi apud tuum dilectum Filium, cunctorum veniam peccatorũ: ut qui nunc tuam sanctam Conceptionem devoto affectu recolo, æternæ in futurum beatitudinis bravium capiam, ipso quem Virgo peperisti donante Domino nostro Jesu Christo, qui cum Patre & Spiritu sancto vivit & regnat in Trinitate perfecta Deus in sæcula sæculorum Amen.

Domina exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Benedicamus Domino,
Deo gratias.
Et fidelium animæ per misericordiã Dei, requiescant in pace Amen.

Ad primam

Domina in adiutorium meum &c.
Me de manu hostium poten: &c.
Gloria Patri & Filio, & Spiritui S.
Sicut erat in principio & nunc & semper & in sæcula sæculorum Amẽ.

Hymnus.

Salve Virgo ſapiens,
Domus Deo grata,
Columna ſeptemplici,
Menſaque exornata.
Ab omni contagio
Mundi præſervata,
Ante Sancta in utero
Parentis, quàm nata,
Tu Mater viventium,
Et porta es ſanctorum,
Nova ſtella ex Iacob,
Domina Angelorum.
Zabulo terribilis
Acies caſtrorum,
Portus & refugium,
Sis Chriſtianorum.

Ipſe creavit illam in Spiritu ſancto,
Et effudit illã ſuper õnia opera ſuã.
Domina exaudi orationem meam,
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

Sancta Maria Regina &c. (ut ſupra.

Ad Tert.

Ad tertiam.

Domina in adiutorium &c.
Me de manu hostium &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve Arca fœderis,
Tronus Salomonis,
Arcus pulcher Ætheris,
Rubus visionis,
Virga frondens germinis,
Vellus Gedeonis;
Porta clausa numinis,
Favusque Samsonis.
Decebat tam nobilem
Natum præcavere
Te ab originali
Labe Matris Evæ,
Almam quam elegerat
Genitricem verè,
Nulli prorsus fines
Culpæ subiacere.
Ego in altissimis habito:
Et tronus meus in columna nubis.
Dna exaud. &c. Et clam. &c.

Oratio.

Sancta Maria Regina cælorum &c. ut ſupra.

Ad Sextam

Domina in adiutorium meum &c.
Me de manu hoſtium, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve ô puerpera
Temlpum Trinitatis,
Angelorum gaudium
Cella puritatis.
Solamen mærentium;
Hortus voluptatis,
Palma patientiæ,
Cedrus caſtitatis.
Terra es benedicta.
Et Sacerdotalis,
Sancta & immunis
Culpæ originalis,
Civitas Altiſſimi,
Porta orientalis,
In te eſt omnis gratia,
Virgo ſingularis,

Si-

Sicut lilium inter ſpinas,
Sic Amica mea inter filias Adæ.
Domina exaudi orationem meam,
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

Sancta Maria Regina cælorum, &c. ut ſupra.

Ad Nonam.

Domina in adiutorium meum &c.
Me de manu hoſtium &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve urbs refugii,
Turriſque munita,
David propugnaculis
Armiſque inſignita,
Tu in Conceptione,
Charitate ignita,
Infernalis poteſtas
Eſt à te contrita,
Eia mulier fortis,
Et invicta Iudith,
Pulchra Abiſai Virgo,
Verum fovens David.

Rachel procuratorem
  Ægypti geſtavit,
  Sed Salvatorem mundi
  Maria portavit.
Tota pulchra es amica mea,
  Et macula originalis non eſt in te,
  Domina exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

Sancta Maria Regina cælorum, &c.
  ut ſupra.

Ad Veſperas.

Domina in adiutorium meum &c.
  Me de manu hoſtium &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
℣. Alve Horologium,
℟. Quo retro trahatur
  Sol in decem lineis,
  Verbum incarnatur.
Homo, ut ab inferis,
  Ad ſumma tollatur,
  Immenſus, ab Angelis,
  Paulo minoratur,

Solis huius radiis
Maria coruſcat.
Et conſurgens Aurora
In conceptu micat.
Lilium inter ſpinas,
Quæ ſerpentis terat
Caput- pulchra ut luna;
Errantes colluſtrat.
Ego feci in cælis, ut oriretur lumen indeficiens.
Et ſicut nebula texi omnem terram.
Domina exaudi orationem meam
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

Sancta Maria Regina cælorum &c. ut ſupra.

Ad Completorium

Convertat nos Domina tuis precibus placatus Ieſus Chriſtus Filius tuus.
Et divertat iram ſuam à nobis.
Domina in adiutorium &c.
Me de manu hoſtium &c
Gloria Patri, & Filio, &c,

Hymnus

Hymnus:

SAlve Virgo nobilis,
Mater illibata,
Regina clementiæ,
Stellis coronata.
Supra omnes Angelos
Pura immaculata,
Atque ad Regis dexteram
Stàns veſte inauratâ,
Per te Mater gratiæ,
Dulcis ſpes reorum
Fulgens ſtella maris,
Portus naufragorum,
Patens cæli ianua
Salus infirmorum,
Videamus Triadem
In aula Sanctorum.

Oleum effuſum Maria nomen tuum,
Servi tui dilexerunt te nimis.
Domina exaudi orationem meam
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio

Sancta Maria Regina cælorũ, ut ſupra
Com-

Commendatio.

SVpplices offerimus
Tibi Virgo pia,
Has horas canonicas,
Fac nos ut in via
Ducas; cursu prospero,
Et in agonia
Præsens nobis assiste,
O dulcis MARIA, Amen.
Deo gratias.

Sequens antiphona a Paulo V. Pont. Max. Approbata est, qui, eandem una cum oratione de immaculata Virginis Conceptione recitantibus, centum dierum indulgentias concessit.

Antiphona.

Hæc est virga in qua nec nodus originalis, nec cortex actualis culpæ unquam fuit.

In conceptione tua, Virgo immaculata fuisti,

Ora pro nobis Patrem, cuius Filium peperisti.

Oratio.

DEus qui per immaculatam Virgi nis Conceptionem, dignum Fili tuo habitaculum præparasti: quæsumu ut sicut ex morte eiusdem Filÿ tui præ visi, eam ab omni labe præservasti ita nos quoq; mundos eius intercessio ne ad te pervenire concedas, Pe eundem Christum, Dominum &c.

Oratio Sodalitatis

SAncta Maria Mater Dei & Virgi ego N. te hodie in Dominā Patron & Advocatam eligo, firmiterque statu o ac propono, me nunquam te dereli cturum, neque contra te aliquid un quam dicturum aut facturum, neq permissurum, ut a meis subditis aliqui contra tuum honorem unquam agatur Obsecro te igitur, suscipe me in seruum perpetuum adsis mihi in actionibus me is omnibus, nec me deseras in hor mortis Amen.

LIT

LITANIÆ

De Beatissima Virgine Maria.

KYrie eleison Christe eleison, Kyrie eleison.
Christe audi nos; Christe exaudi nos.
Pater de cælis Deus, Miserere nobis,
Fili redemptor mundi Deus, Misere:
Spiritus S Deus, Miserere nobis,
Sancta Trinitas vnus Deus, Misere:
Sancta Maria, Ora pro nobis,
Sancta Dei genitrix, Ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum Ora pro no:
Mater Christi Ora pro:
Mater divinæ gratiæ, Ora.
Mater purissima, Ora.
Mater castissima, Ora.
Mater inviolata, Ora.
Mater intemerata, Ora.
Mater amabilis, Ora.
Mater admirabilis, Ora.
Mater Creatoris, Ora.
Mater Saluatoris, Ora.
Virgo prudentissima, Ora.

Virgo veneranda,
Virgo prædicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidelis,
Speculum iustitiæ,
Sedes sapientiæ,

Ora pro nobis.

Causa nostræ læticiæ,
Vas Spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis,
Rosa mistica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,

Ora pro nobis.

Domus aurea,
Fœderis arca,
Ianua cæli,
Stella matutina,
Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum,
Auxilium christianorum,

Ora pro nobis.

Regina Angelorum,

Regi-

Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum.
Regina Apoſtolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confeſſorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina Poloniæ,

Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis.

Agnus Dei, qui tollis pe ccata mundi
Parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Exaudi nos Domine.
Agnus Dei; qui tollis peccata mundi,
Miſerere nobis.
Chriſte audi nos Chriſte exaudi nos.
Kyrie eleiſon, Chriſte eleiſon, Kyrie eleiſon. *Ave Maria, &c.*

Ora pro nobis.

Sub tuum præſidium confugimus. Sancta Dei Genitrix, noſtras deprecationes ne deſpicias in neceſſitatibus noſtris: ſed à periculis cunctis libera nos ſemper Virgo glorioſa & benedicta.

Ora pro nobis ſancta Dei genitrix.
Vt digni efficiamur &c.

EFfunde quæsumus Domine, Beatâ Maria semper Virgine intercedente, istam ab omni adversitate familiam, & toto corde tibi prostratam ab hostiũ propitius tuere clementer insidÿs. Per Christum, Dominum nostrum, &c.

Commendatio sui ipsius B. V. Mariæ

O Domina mea Sancta Maria, me in tuam benedictam fidem, ac singularem custodiam, & in sinum misericordiæ tuæ hodie, & quotidie, & in hora exitûs mei, animam meam, & corpus meum tibi commendo: omnem spem, & consolationem meam, omnes angustias, & miserias, vitam & finem vitæ meæ tibi committo: ut per tuam Sanctissimam intercessionem, & per tua merita omnia mea dirigantur & disponantur opera, secundum tuam tuiq; Filÿ voluntatem. Amen.

ORATIO.

Ad Beatam Virginem Mariam.

IN manus tuas ô SSma. Virgo Maria,

Ego indignus peccator commendo corpus meum, sensus meos, & omnes actus meos; Parentes, consanguineos, amicos, & benefactores meos, vivos & defunctos, & omnes mihi recommendatos, & quibus debitor sum. Miserere nostri clementissima Virgo Maria Mater Domini nostri Iesu Christi, inclina nunc pias aures tuas ad preces meas, & libera nos ab omni tribulatione, angustia, & omnibus nos affligentibuss ac calumniantibus. O pia Dei Genitrix Virgo Maria, ne permittas me amplius tentari, quàm mea fragilitas sustinere potest. O Domina gloriosissima Virgo Maria ne derelinquas me in tribulatione mea, ut non corruam in conspectu aduersariorum meorum, ne de me gaudeant inimici, sed me confortet tua gratia, ad voluntatem Filij tui faciendam, & ad propositum meum ipsi fideliter obseruandum Ad te dulcissima & Serenissima Virgo Maria petitiones

meæ, & dolores cordis mei ascendant: ne quæso revertatur vacua a me deprecatio mea, sed misericordia tua præveniat, & sequatur me usq; in senectam, & senium ô Domina præstantissima, dignissima, mitissima, castissima benignissima, felicissima, pulcherrima misericordissima, Virgo Maria, ne derelinquas me in hora mortis meæ, sed ab omni malo me tunc eripias, & perducas miseram animam meam in locum refrigerij, pacis, & quietis: ubi benedicat, & glorificet, atq; laudet Iesum Christum Filium tuum, unà cum Patre & Spirtu sancto, in sæcula sæculorum. Amen.

SALVTATIO
breuis B. V. Mariæ.

AVe Maria, Ancilla Sanctæ Trinitatis humillima.

Ave Maria, prælecta Dei Patris Sanctissima.

Ave Maria, sponsa Spiritûs Sancti amabilissima,

Ave Maria, Mater Domini nostri Iesu Christi dignissima.

Ave Maria, promissio Prophetarum desideratissima.

Ave Maria, Magistra Evangelistarum veracissima.

Ave Maria, Doctrix Apostolorum prudentissima,

Ave Maria, confortatrix Martyrum validissima.

Ave Maria, fons & plenitudo confessorum suavissima.

Ave Maria, decus & corona Virginum iucundissima.

Ave Maria, salus & consolatrix vivorum, & mortuorum promptissima, mecum sis in omnibus tentationibus, tribulationibus, necessitatibus, angustiis, & infirmitatibus meis & maxime in hora mortis meæ non desis mihi, & impetra mihi, omniū peccatorum meorum veniam & cælestis patriæ gloriam.

Ave

AVe Sanctissima Maria, Mater Dei, Regina cæli, porta paradysi, Domina mundi, tu es singularis Virgo pura, tu concepisti Iesum sine peccato. Tu peperisti Creatorem, & Salvatorem mundi Ora pro nobis Iesum Dilectum Filium tuum, ut liberet nos ab omnibus malis, Amen.

Oratio.

O Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra, tuo Filio nos cõmenda, tuo Filio nos repræsenta. Fac ô benedicta, per gratiam, quàm meruisti, per misericordiam, quam peperisti; ut qui te mediante dignatus est fieri particeps infirmitatis & miseriæ nostræ, te quoq; intercedente, participes nos faciat beatitudinis & gloriæ suæ Iesus Christus Filius tuus Dominus noster, qui est super omnia Deus benedictus in secula seculorum, Amen.

OFFI-

OFFICIVM PARVVM

De Sanctissimo Nomine IESU

Ad matutinum.

Domine labia mea aperies.
Et os meum annūtiabit laudē tuā.
Deus in adiutorium meū intende,
Domine ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

Iesu dulcis memoria,
Dans vera cordis gaudia,
Et super mel & omnia,
Eius dulcis præsentia.

Oratio.

Deus qui glorioso ac mirabili Nomine dilectum Filium tuum Iesum Christum Redemptorem nostrum appellare voluisti; concede propitius, ut qui eiusdem benedicti Salvatoris nomē celebriter veneramur in terris, eius

felici consortio perenniter perfruamur in cælis, Amen.

Ad Primam,

Deus in adiutorium meum &c.
Domine ad adiuvandum &c.
Gloria Patri, & Eilio, &c.

Hymnus.

IESV dulcedo cordium,
Fons viuus lumen mentium,
Excedens omne gaudium,
Et omne desiderium.

Oratio *ut supra.*

Ad Tertiam,

Deus in adiutorium meum intende
Domine ad adivuandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

IESV mi bone sentiam,
Amoris tui copiam,
Da mihi per præsentiam,
Tuam videre gloriam;

Oratio. *ut supra.*

Ad sext.

Ad Sextam.

Deus in adiutorium meum &c.
Domine ad adiuuandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

IESV auctor clementiæ,
Totius spes lætitiæ,
Dulcoris fons & gratiæ,
Veræ cordis delitiæ.

Oratio *ut supra.*

Ad Nonam.

Deus in adiutorium meum &c.
Domine ad adiuuandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

IESV decus Angelicum,
In aure duce canticum,
In ore mel mirificum,
In corde nectar cælicum.

Oratio *ut supra.*

Ad Vesperas.

Deus in adiutorium &c.
Domine ad adiuandum &c.
Gloria Patri, &c. C *Hym-*

Hymnus

IESV flos Matris Virginis,
Amor nostræ dulcedinis,
Tibi laus honor numinis,
Regnum beatitudinis.

Oratio *ut supra,*

Ad Completorium.

Converte nos Deus salutaris nost
Et averte iram tuam á nobis.
Deus in adiutorium meum intend
Domine ad adiuuandum me fe
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

IESVS in pace imperat,
Quæ omnem sensum superat,
Hanc mea mens desiderat,
Et ea frui properat.

Oratio.

DEus, qui glorioso ac mirabili N
mine, dilectum Filium tuum
Christum, Redemptorem nostrum, ap lare Voluisti, concede propitius, ut ejusdem benedicti Salvatoris nomen

lebri-

lebriter veneramur in terris, eius feli-
ci consortio perenniter perfruamur in
cælis, Amen.

Commendatio ad IESVM.

DIgnare benignissime Iesu, per hoc
Sanctissimum nomen tuum, esse mi-
bi Iesus, & dare mihi spiritum illum
tuum, quem qui non habent, non sunt
tui. Infere quæso cordi meo, hoc ama-
bile nomen tuum, ut eius dulcedine pa-
scar, eiusq; amore ita ardeam, ut mo-
riar in te Iesu mi dulcissime, Iesu mi
suavissime, Iesu mi dilectissime, invoca-
to semper hoc jucundissimo, hoc melli-
fluo, hoc salutifero nomine tuo, IESV,
IESV, IESV.

LITANIÆ
De Nomine IESV.

KYrie eleyson, Christe eleyson,
Kyrie eleyson.
Christe audi nos, Christe exaudi nos.
Pater de cælis Deus, Miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, Miserere.

Spiritus ſancte Deus, miſerere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus,
Ieſu Fili Dei vivi,
Ieſu potentiſſime,
Ieſu fortiſſime,
Ieſu perfectiſſime,
Ieſu glorioſiſſime,
Ieſu mirifice,
Ieſu iucundiſſime,
Ieſu chariſſime:
Ieſu clarior ſole,
Ieſu pulchrior lunâ,
Ieſu ſplendidior ſtellis,
Ieſu admirabilis,
Ieſu delectabilis,
Ieſu honorabilis,
Ieſu humillime,
Ieſu pauperrime,
Ieſu mitiſſime,
Ieſu patientiſſime,
Ieſu obedientiſſime,
Ieſu caſtiſſime,
Ieſu amator caſtitatis,

Miſerere nobis. Miſerere nobis. Miſerere nobis.

Ieſu ama-

Ieſu amator pacis,
Ieſu amator noſter,
Ieſu ſpeculum vitæ
Ieſu exemplar virtutum,
Ieſu decus morum,
Ieſu zelator animarum,
Ieſu refugium noſtrum,
Ieſu Pater pauperum,
Ieſu conſolator afflictorum,
Ieſu theſaurus fidelium,
Ieſu gemma pretioſa,
Ieſu armarium perfectionis,
Ieſu bone paſtor ovium,
Ieſu ſtella maris,
Ieſu lux vera,
Ieſu ſapientia æterna,
Ieſu bonitas infinita,
Ieſu gaudium Angelorum,
Ieſu Rex Patriarcharum,
Ieſu inſpirator Prophetarum,
Ieſu Magiſter Apoſtolorum,
Ieſu Doctor Evangeliſtarum,

Miſerere nobis. Miſerere nobis Miſerere nobis.

Ieſu fortitudo Mártyrum, Miſerere
Ieſu lumen Confeſſorum, Miſerere.
Ieſu ſponſe virginum, Miſerere.
Ieſu corona SS. omnium, Miſe:
Propitius eſto, Parce nobis Ieſu.
Propitius eſto, Parce nobis Ieſu.
Ab omni malo, Libera nos Ieſu.
Ab omni peccato, Libera nos Ieſu.
Ab ira tua, Libera nos Ieſu.
A ſubitanea & improviſa morte, Libera nos Ieſu.
A morte perpetua, Libera nos Ieſu.
Ab inſidijs diaboli, Libera nos Ieſu.
A peſte fame & bello, Libera nos
A transgreſſione mandátorum tuorũ, Libera nos Ieſu
Ab incurſu omnium malorum, Libera nos Ieſu,
Per incarnationem tuam,
Per Adventum tuum,
Per circumciſionem tuam,
Per Baptiſmum & S. ieiunium tuũ
Per dolores tuos,

Libera nos Ieſu

Per ſta-

Per flagella tua ,
Per mortem tuam ,
Per ſepulturam tuam,
Per Reſurrectionē tuam ;
Per gaudia tua ,
Per gloriam tuam ,
Per dulciſſimam Virginem Matrē tuam Libera nos Ieſu.

Libera nos Ieſu.

Per interceſſionem omnium Sanctorum tuorum Libera nos Ieſu.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Parce nobis Ieſu.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Ieſu.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miſerere nobis

Chriſte audi nos, Chriſte exaudi nos.

Kyrie eleyſon, Chriſte eleyſon Kyrie eleyſon.

Pater noſter ſecreto.

Et ne nos inducas in tentationem Sed libera nos á malo.

Sit nomen Domini benedictum,
Ex hoc nunc, & usq; in sæculū
Non nobis Domine non nobis, sed
Nomini tuo da gloriam.
Exurge Domine, adivua nos,
Et libera nos propter nomē tuum,
Domine exaudi orationem meam,
Et clamor meus ad te veniat

Oremus.

DEVS qui gloriosissimum nomen IESV Christi Filij tui, Domini nostri fecisti fidelibus tuis summo suavitatis affectu amabile, & malignis spiritibus tremendum atq; terribile: concede propitius, ut qui hoc Nomen IESV devotè venerantur in terris, sanctæ consolationis dulcedinem in præsenti percipiant, & in futuro gaudium exultationis & interminabilis beatitudinis obtineant in cælis. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, &c.

Alia orat.

Alia Oratio. ad IESVM

O Bone IESV, ô pijssime IESV, ô dulcissime IESV ô IESV Fili Mariæ Virginis, plene misericordia & pietate ô dulcis IESV, secundum magnam misericordiam tuam miserere mei. O clementissime IESV, te deprecor per illum sanguinem pretiosum, quem pro peccatoribus effundere voluisti, ut abluas omnes iniquitates, & in me respicias miserum & indignum, humiliter veniam petentem, & hoc nomen S. IESV invocantem. O nomen IESV, nomen dulce: nomen Iesu, nomen delectabile: nomen Iesu, nomen confortans. Quid est enim Iesus, nisi Salvator; Ergo Iesu, propter nomen sanctum tuum esto mihi Iesus, & salva me: ne permittas me damnari quem tu de nihilo creasti. O bone Iesu, ne perdat me iniquitas mea, quem fecit omnipotens bonitas tua. O benignissime Iesu, miserere mei, dum tempus est miseren-

di ne

di, ne damnes me in tempore iudicandi. Quæ enim utilitas in ſangbine tuo, dum deſcendero in æternam corruptionem; Non mortui laudabunt te Domine Ieſu, neq; omnes qui deſcendunt in infernum. O amantiſſime Ieſu, ô deſideratiſſime Ieſu, ô mitiſſime Ieſu, ô Ieſu, Ieſu, Ieſu, permitte me intrare in numerum electorum tuorum. O Ieſu, ſalus in te credentium, O Ieſu dulcis remiſſio omnium peccatorum. O Ieſu Fili Mariæ Virginis, infunde in me gratiam, ſapientiam, charitatem, caſtitatem & humilitatem ut poſſim te perfecte diligere, te laudare, & perfrui, tibi ſerbire, & in te gloriari, & omnes qui inbocant nomen tuum quod eſt Ieſus Amen.

Actus Contritionis.

DOmine Ieſu Chriſte verus Deus & homo, Creator & Redemptor meus.

Quoniam tu es, qui es, & quia amo te ſuper omnia. pæni-

Pænitet me ex toto corde, quod te offenderim.

Et propono firmiter, nunquam amplius peccare, & omnes peccandi occasiones devitare, confiteri & implere pœnitentiam, quæ mihi injuncta fuerit.

Condono simul amore tui, ex corde omnes offensas, quibus læsus forte sum, á quovis proximorum meorum, & si quid quispiam habeat cõtra me, unde iure coram te queratur, propono ex animo, me proxima occasione ipsi satis facturum.

Omnia deniq; opera mea & afflictiones, ac totam vitam tibi offero, in satis factionem meorũ peccatorũ.

Quemadmodum suppliciter á te peto, sic confido in bonitate tua, & misericordia infinita, quod ea meritis tuæ pretiosæ passionis & mortis, mihi remissurus, & gratiam largiturus sis, ad me emendandũ, & ad perseverãdũ usq; ad mortẽ, Amẽ. *Actus*

Actus Intentionis mane usurpandus.

MUnificentissime Deus, cuius beneficentiæ parem ut referam gratiam, si me millies intra horam dedero, non invenio; nihilominus remanebo infinitis modis tibi obstrictus offero divinæ maiestati tuæ ad laudẽ & gloriam sanctissimi nominis tui: in honorem sanctissimæ Virginis Mariæ, & memoriam N in gratiarũ actionem pro innumeris beneficiis tuis; in satisfactionem pro peccatis meis, ac gratiam tuam impetrandam; tum ut iuvem animas tam in peccato, quam in purgatorio existentes, õnia & singula, quæ hac die cogitaturus, dicturus, facturus, & te permittente passurus sum, quæ tum pro tua bonitate infinita, tum mortis, vitæ, passionis Domini nostri Iesu Christi, sacratissimæ Matris eius, & beatorum suorum, totiusq; Ecclesiæ tuæ meritis in

tis in odorem suavitatis admittere digneris.

Oratio ad sanctum Angelum custodē

OBsecro te Angelice Spiritus custos ac tutor meus fidelis ut in via pacis prosperitatis & salutis te Duce hodie dirigar atq; ab omni spiritu malo, graviq; tentatione defendar. Te favente præsidium mihi dari peto, ut secundū Dei voluntatem vitia fugiam, & virtutes Christianas exerceam, quo ad nostrum communi Domino in cœlesti patria, assistam ac seruiam, Amen.

Ad Sanctum Patronum

DEus tuorum gloria sanctorum, præsta quæso, intercessione sancti tui N. Patroni mei, liberer à cunctis malis animæ & corporis, ac eodem duce & comite securior ad vitam perveniam sempiternam, Amen.

Actus Contritionis

DEus meus, & misericordia, ego vere contritus, flecto genua cor-

 dis me-

dis mei, summoq; cum dolore animi humiliter me accuso, & coram Divina Maiestate tua meam culpam agnosco, confiteorq; omnia peccata mea, & omnes abominationes commissas, toto tempore vitæ meæ; in superbia, avaritia, luxuria, invidia, gula, ira, acedia, & in vitiis omnibus quæ ab istis promanant: quia proh dolor nimis inquinatus, & effusus fui in omnia, cuius me summopere pœnitet, ac doleo peccasse non amore præmii Iustis promissi, quo dignus non sum, neq; timore supplitiorũ peccatoribus infligendorum, quibus vndequaq; sũ dignissimus. sed ideo tantùm quia offendi te Deus meus, qui ex te ipso summè es bonus, & adorandus imò ipsa charitas, ipsa Maiestas.

Et propter magnum amorẽ, quem tibi debeo quemq́, erga te gero, Dnẽ odi, detestor, abominor peccatum, amorem proprium, inordinatum amorem

morem creaturarum, & omne illud, quod me poteſt impedire, quo minus tibi appropinquē & ſancto tuo amori.

Quidquid peccavi corpore, anima, cogitatione, verbo & opere, ſive ex fragilitate, ſive ex ignorantia, ſive ex malitia contra te, Deus meus, contra proximum, me ipſum quocunq; modo, toto corde, toto affectu quo poſſum, dico meam culpam, meam maximā culpā; pœnitet me peccaſſe, ac doleo, quod hac hora non ſentiā tantum odium peccati, neq; habeam tantum dolorē, & tantam deteſtationem præteritorum; neq; tam firmū propoſitum cavendi futura peccata, quantum vellem & deberem habere, ut reſpondeat meis tantis abominationibus

Ideô te precor Deus meus, accepta illud odium infinitum quo tu peccatū deteſtaris, in ſupplementū ejus, quod ego habere deberem, & invi-

cem doloris quo careo. Offero tibi misericordissime æterne Pater, dolores Iesu Christi Filii tui & redemptoris mei, & sacrificium immaculatæ vitæ eius: & sanctum fervorem ac zelum, qui illum adduxit ad ignominiosissimam & acerbissimam mortem ut peccatum destrueret.

Ah Iesu mi clementissime, abyssus miserationum, ad pedes misericordiarum tuarum, me prosterno, obsecrans te per charitatem ipsam, quæ de cælo te traxit in uterum Virginis velis mihi applicare merita amarissimæ tuæ passionis & pretiosissimi sangvinis, quem pro peccatoribus, quorum ego maximus sum, effudisti: & ita supplere ōnes meos defectus & ignoscere mihi omnia vitia peccata, negligentias, ingratitudines. Largire, quæso, ut omnia ista in posterū longè á me fiant & quāvis ego naturâ non possum esse impeccabilis, saltem ô Bonitas infinita, fac mihi hanc gratiā

ne unquam mortaliter peccem. Sane hoc est, quod etiam tu ipsa vita, desideras, petis, & mandas: da quod iubes, & iube quod vis. Deinde fac, Domine, ut loco supradictorum vitiorum, in me imprimantur omnis generis sanctæ virtutes, quod totum cedat tibi in gloriam, gratiarum actionem nunc & semper & in sæcula sæculorum, Amen,

Oratio ante studia.

CReator ineffabilis, qui de thesauris sapientiæ tuæ, tres Angelorum hierarchias annotasti, & eas supra cælum Empireum miro ordine collocasti, atq; elegantissime per partes universi distribuisti. Tu inquam, qui verus fons luminis & sapientiæ, atq; supereminens principium diceris: infundere digneris super intellectus mêi tenebras, tuæ radium claritatis, duplices, in quibus natus sum á me removens tenebras, peccatum scilicet & ignorantiam;

Qui linguas infantium facis eſſe diſertas, linguam meam erudias, atq; in labiis meis gratiam tuæ benedictionis infundas. Da mihi intelligendi acumen, retinendi capacitatem, interpretandi ſubtilitatem, addiſcendi facilitatem, loquendi gratiam copioſam: ingreſſum inſtruas, progreſſum compleas, Per Dominum noſtrum &c Amen.

EXAMEN
Conſcientiæ.

I *Gratiarum Actio.*

Benedicta ſit ſancta Trinitas atq; indiviſa Unitas, confitebimur ei, quia fecit nobiscum miſericordiam ſuam.

Adoro benedico, glorifico te Domine Deus meus, propter infinitam gloriam tuam Gratiasq; tibi ago Domine Sancte Pater, per Filium tuum in Spiritu ſancto pro univerſis beneficiis tuis mihi indigniſſimo, & omnibus erga

bus creaturis á te collatis præsertim quod me ad imaginem tuam creaveris Angelicâ custodia, & beatissimæ Virginis Sanctorumq; tuorum patrocinio muniveris; ad Ecclesiam tuam sanctam vocaveris Idoneos instructo res: cæteraq; vitæ & salutis subsidia provideris? peccantem me hucusq; toleraveris, inter casus & pericula incolumem conservaveris, usque ad hanc horam; pro his ac innumerabilibus aliis beneficiis confiteantur tibi Domine omnia opera tua, & sancti tui benedicant tibi, Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto, &c

II. Petitio Luminis

Emitte lucem tuam & veritatem tuam Domine, qua illustratus videre possim omnia peccata mea, quibus divinam maiestatem tuam offendi, illaq; detestari, & digne deflere, & corrigere valeám.

III Diſcute Conſcientiam.

COGITATIONES

An fuerint otioſæ, vanæ, ſuperbæ, impuræ, guloſæ, acedioſæ, temerariæ, fraudulentæ, timidæ, fruſtra ſollicitæ, murmurativæ, inconſtantes in bono, reſpectus & rationes humanas attendentes.

Verba

An fuerint ſuperba, mordacia, inverecunda, irata, detractoria, contumelioſa, mendacia ambigua, ſimulata, adulatoria, affectata ironica, otioſa vana.

Opera.

An fuerint ſine recta intentione facta, in gratiam tantùm hominum, contra præcepta Dei, Eccleſiæ ſuperiorum. Contra officium proprium cum ſcandalo, cum remorſu conſciētiæ, cum offenſa proximi, lædendo, defraudando, non reſtituendo bonū famam &c.

IV. Dolo

IV. Dolorem exprime de peccatis.

Domine Deus meus, quoniam tu es suprema bonitas, & quia amo te super omnia, doleo ex intimo corde meo; quod te his & aliis innumerabilibus peccatis meis aliquando offenderim.

Alium Actū Doloris vide supra. post Examen dic Psal. pro defunctis.

DE Profundis clamavi ad te Domine, Domine exaudi vocem meã.

Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates observaveris Domine: Domine quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est: & propter legẽ tuã sustinui te Domine.

Sustinuit anima mea in verbo eius speravit anima mea in Domino,

Quia apud Dominum misericordia: & copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus eius.

Requiem æternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis.

Hymnus S. Ambrosij.

TE lucis ante terminum,
Rerum creator poscimus
Vt solita clementia,
Sis præsul ad custodiam.
Procul recedant somnia,
Et noctium phantasmata:
Hostemq; nostrum comprime,
Ne polluantur corpora.
Præsta Pater omnipotens,
Per Iesum Christũ Dominũ,
Qui tecum in perpetuum,
Regnat cum S. Spiritu, Am.

Custodi nos Domine ut pupillã oculi,
Sub umbra alarũ tuarũ protege nos

ORATIO.

Ante Confessionem

D*Omine Iesu Christe animarum nostrarum amator, ardentissime, qui præ nimia charitate tua, non vis mortem peccatoris, sed magis ut convertatur &*

tur & vivat, doleo ex intimo corde me-
o, quod te Deũ meũ atq; benignissimũ
Redemptorem, cui omnia peccata di-
splicent, offenderim, qui me usq; adeo
dilexisti, ut pro me servo vilissimo sãgvi
nem tuum pretiosum fundere, & mor-
tem acerbissimam subire dignatus sis.
O bonitas infinita Deus meus, utinã te
nunquam offendissem, quia infinitè bo-
nus es, & super omnia cordis mei desi-
derabilia amabilis. Ignosce bone Iesu mi-
sericordiam petenti. Miserere peccato-
ris. pro quo apud Patrem tuum vox
sanguinis tui interpellat. Ignosco etiam
amore tui mi suavissime Iesu, omnibus
qui me unquã offenderunt, firmiterq;
statuo universa deinceps peccata fugere
& ea quæ contra immensã bonitatem
tuam commisi, in amaritudine animæ
confiteri, ac te Deus meus, propter te-
metipsũ supra õnia in æternũ amare.

ORATIO.

Ante Communionem,

O Dulcissime atq; amantissime Domine, quem nunc devote desidero suscipere, tu scis infirmitatem meam & necessitatem quam patior, in quantis malis & vitijs jaceo, quam sæpe sũ gravatus, tentatus, turbatus, & inquinatus: pro remedio ad te venio; pro consolatione & sublevatione te deprecor. Ad omnia scientem loquor, cui manifesta sunt omnia interiora mea, & qui solus potes me perfecte consolari & adiuvare. Tu scis, quibus bonis indigeo præ omnibus & quam pauper sum in virtutibus, ecce sto ante te pauper & nudus gratiam postulans & misericordiã implorans. Refice esurientem mendiculum, accende frigiditatem meã igne amoris tui, illumina cæcitatem meam claritate præsentiæ tuæ. Verte mihi omnia terrena in amaritudinem, omnia gravia & contraria in patientiam, o-

omnia-

omnia infima & creata in contemptum & oblivionẽ. Erige cor meum ad te in cælum, & ne dimittas me vagari super terram. Tu solus mihi ex hoc jam dulcescas usq; in sæculum, quia tu solus cibus & potus meus, amor meus & gaudium meum, dulcedo mea & totum bonum meũ. Vtinam me totaliter ex tua præsentia accendas, comburas, & in te transmutes, ut unus tecum efficiar spiritus per gratiam internæ unionis & liquefactionem ardentis amoris. Ne patiaris me jejunum & aridum á te recedere sed operare mecum misericorditer, sicut sæpius operatus es cum Sanctis tuis mirabiliter, Quid mirum si totus in te ignescerem, & in me ipso deficerem, quũ tu sis ignis semper ardens & nunquam deficiens: amor corda purificans,

SALVTAT ONES.

Ad omnia membra Christi, & sui ipsius ad eum commendatio.

SAlve tremendum cunctis potestatibus caput Domini Iesu Christi Salvatoris nostri, pro nobis spinis coronatum, & arundine percussum. Salve speciosissima Salvatoris nostri Iesu Christi facies, pro nobis sputis & alapis cæsa. Salvete benignissimi Dni Iesu Christi Salvatoris nostri oculi, pro nobis lacrymis perfusi Salve mellifluum os gutturq; suavissimum Domini nostri Iesu Christi, pro nobis felle & aceto potatum. Salvate aures nobilissimæ Domini Iesu Christi Salvatoris nostri; pro nobis contumeliis & opprobriis affectæ Salve collum humile Iesu Christi, pro nobis colaphizatum: dorsumq; sanctissimum, pro nobis flagellatum. Salvete venerabiles Domini nostri Iesu Christi manus & brachia, pro nobis in Cruce extensa.

Salve pectus mitiſſimum Domini Ie-
ſu Chriſti Salvatoris noſtri pro nobis
in paſſione conturbatum. Salve latus
glorioſum Domini noſtri Ieſu Chri-
ſti, pro nobis lancea militis perfora-
tum. Salvete Domini Ieſu Chriſti Sal-
vatoris noſtri ſacra miſericordiæ ge-
nua, pro nobis in orationibus flexa.
Salvete Domini Ieſu Chriſti Salvato-
ris noſtri pedes adorādi, pro nobis cla
vis affixi. Salve totum corpus Ieſu
Chriſti, pro nobis in cruce ſuſpēſum,
vulneratum, mortuum, & ſepultum.
Salve ſangvis pretioſiſſime, de corpo-
re Domini Ieſu Chriſti Salvatoris no
ſtri pro nobis effuſe. Salve SSma Do-
mini noſtri Ieſu Chriſti anima, in
cruce pro nobis in manus Patris Com-
mendata in eadem commendatione
tibi commendo hodie & quotidie a-
nimam meam, vitam meam, cor &
corpus meum, omnes ſenſus & actus
meos, omnes amicos, benefactores,

 & conſan-

& consāgvineos meos, animas parentum, fratrum sororum, & omnium amicorum ac inimicorum meorum ut nos protegere, liberare, & defendere digneris ab omnibus insidiis inimicorum nostrorum, visibiliū & invisibilium, nunc & in perpetuū, A.

Oratio Sancti Ignatij.

SVscipe Domine vniversā libertatē meam, accipe memoriam, intellectum atq; voluntatem omnem. Quidquid habeo, vel possideo, mihi largitus es: id tibi totum offero ac tuæ prorsus voluntati trado gubernandum. Amorē quæso tui solum, cum gratia tua mihi dones, & dives sum satis nec aliud quid quid ultra posco.

II. Eiusdem.

ANima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me. Sanguis Christi ine-

ſti inebria me. Paſſio Christi conforta me. O bone Ieſu exaudi me, intra uulnera tua abſconde me. & ne permittas me ſeparari á te, ab hoſte maligno defende me, & in hora mortis meæ voca me, & iube me venire ad te, ut cum ſanctis tuis laudem te & in æternum fruar te.

OFFICIOLUM S. P. IGNATII.

Præparatio.

Medulla mentis intima,
Ad aſtra tolle ſenſum,
Svetum per alma cantica,
De more ſolve penſum:
Ignatianis æſtibus,
Amore, corde, zelo,
Caſtiſſimis affectibus,
Affige vota cælo.
Sordeſcat orbis infimus,
Mundiq́, mille fraudes;
Solus Deus ſit optimus
Bonum, quod uſq; laudes.
Adeſto ſancte Spiritus?
Adeſto concinenti!
Opem fer, oro, cælitus
Ignatii clienti!

Ad matutinum.

Deus in adiutorium meum intende;
Domine ad adiuvandum me feſtina.
Gloria.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat in principio &c.

Hymnus.

AB arte miles bellica,
Mundiq; spe dolosa,
Ab æde Patris Aulica,
Vitaq; gloriosa;
Ad arma transit Numinis
Ignatius repentè:
Virtute sancti luminis
Cor cælitus movente.
Ah! non mihi spes ludicra
Sic captet ulla mentem,
Vt nulla me vox cælica
Surdum trahat clientem:
Sed; ut parato pectore
Celer sequar vocantem,
Loiola quovis tempore
Pro me roga Tonantem!

Ego in Domino gaudebo,
Et exultabo in Deo Iesu meo.

Oremus

DEus qui ad maiorem Nominis tuî Gloriam propagandam, novo per Beatū Ignatium subsidio militantem Ecclesiā roborasti, concede, ut eius auxilio & imitatione certantes in terris, coronari cum ipso mereamur in cælis. Per Dominum nostrum &c.

Ad Laudes.

Deus in adiutorium meum &c.
Domine ad adiuuandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

VEstem perosus splendidam
Loiola fert lacernam:
Vitamq; ducit abditam
Intra petræ cavernam,
Corpus per abstinentiam,
Per flagra, per catenas;
Mentemq; vexat anxiam
Per mille sponte pœnas,
Orando noctes exigit,
Ducit dies precando,

Virile robur prodigit,
Vivit ſtipem rogando,
Loiola carnis obtine,
Nos eſſe ſemper hoſtes?
Ieſumq́; pro tutamine
Ad cordis eſſe poſtes.
Ego autem in Domino gaudebo,
Et exultabo in Deo Ieſu meo,
Oratio *ut ſupra*
Ad Primam
Deus in adiutorium, &c.
Domine ad adiuuandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Hymnus.
CÆleſtibus dulcoribus
Ignatii dolores;
Et melleis amoribus
Miſcet Deus labores;
Quando creatur raptibus
Demergitur profundis.
Ah! rapta mens quam dulcibus
Tum colliqueſcit undis!
Ah inquit, ut te noſcerent
Humana corda, Numen? Quam

Quam uana mox sordelcerent,
Ad tale cuncta lumen ?
Gustum Deus cælestium,
Solatiumq; verum,
Cum nausea terrestrium,
Da nos habere rerum.
Ego autem in Domino &c.
Oratio *ut supra.*
Ad Tertiam.
Deus in adiutorium &c.
Gloria Patri, & Filio &c.
Hymnus.
V T Spiritus dulcedinem,
Virtutis ut decorem,
Noxæq; turpitudinem,
Et Numinis timorem
Vt sensa posthac cæica,
Doctâ doceret arte,
Vir vadit ad Scholastica
Discenda signa chartæ,
A paruvla, ceu pusio,
Ætate vellicatur,
Ad flagra cum ludibrio
Parisiis vocatur. Loio-

Loiola Dive, ſupplicem
Audi precor clientem!
Fac artibus me divitem
Bonis habere mentem!
Ego autem in Domino &c.
Oratio *ut ſupra.*

Ad Sextam.

Deus in adiutorium &c.
Gloria Patri, & Filio &c.

Hymnus.

ZElo ſalutis igneo
Ignatius caleſcit,
Gelu rigente brumeo
Hæc flamma non tepeſcit,
In ſtagna merſus algida,
Cæſuſq; fuſte duro,
Et membra vinctus pallida,
Nil, inquit, iſta curo;
Iucunda ſunt ob proximi
Ferenda vincla fructus:
Quod gaudii ſint maximi,
Non ſint origo luctûs,

Magister ignorantium,
Loiola digne cælo;
Fac, corda te precantium
Pari flagrare zelo!
Ego autem in Domino &c.
Oratio *ut supra.*
Ad Nonam.
Deus in adiutorium, &c.
Gloria Patri, & Filio,, &c,
Hymnus.
NOn motus est in corpore,
Non sensa mentis vlla.
Non Spiritus sub pectore,
Micansq; vena nulla,
Quam Numinis non gloriæ
Loiola consecraret,
Ad summa quó se gratiæ
Sic dona compararet,
Iam terror audit Dæmonum,
Victorq; passionum,
Exterminator hæresum,
Exemplar actionum.
Exempla, Sancte Spiritus
Vt sancta, fac, sequamur,

In omnibus divinitus
Agamus, ac agamur!
Ego autem in Domino &c.
Oratio *ut supra.*

Ad Vesperas.

Deus in adiutorium, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

MAter Dei te diligit,
Loiola, teque Iesus
Cruci ferendæ subiicit,
Crucis dolore læsus.
Te luce multa Trinitas
Illuminat precantem
Redundat in te claritas
Cælestis emicantem.
Vbiq; providentia
Divina te gubernat,
Et inter imminentia
Salvum pericla servat.
Fac, oro, fac Altissimi
Sub dextera quiescam,
Interq; mundi pessimi
Aversa nil pavescam.

Ego autem in Domino &c.

Oratio *ut supra.*

Ad Completorium.

Deus in adiutorium, &c
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

MVltum Philippus Nerius
Te vivus æstimavit,
Divusq; te Xaverius
Sanctum Patrem vocavit.
Theressa vidit byssina
Sub signa congregata,
Tenere cælos agmina
Tuorum candidata.
Hos, inter oro, cælites
Loiola considere,
Nos esse Iesu milites,
Nos fac, Deum videre
Et qui tuos miraculis,
Pater, foves clientes,
Semper futuris seculis
Iuvare perge gentes!

Ego autem in Domino &c.

Oratio *ut supra.*

Commendatio in fine

QVæ sacra panxi Cantica
Tuæ dicata laudi.
Benignitate cælica,
Loiola, semper audi;
Et me tuis virtutibus
Facusq; & usq, plenum f
Et absq; nevis omnibus
Cor consequi serenum
Non orbis ulla turbidi
Me subruat procella,
Nec dæmonis me callidi
Vincant dolosa bella.
Hæc flammeis affectibus
Pro me Deum precare,
Plenumq; me affectibus
Non desinas amare! Amen.

ORATIO.
S. Ignatij Loiolæ.

Anima Christi sanctifica me,
Corpus Christi salva me
Sanguis Christi inebria me,
Aqua lateris Christi lava me
Passio Christi conforta me,
O bone Iesu exaudi me,
Intra vulnera Christe absconde me,
Et ne me permittas separari à te,
Ab hoste maligno defende me.
In horá mortis meæ voca me.
Et iube me venire ad te,
In sæcula sæculorum, Amen.

Oratio pro mortuis

O Deus, qui nobis in sancta sindone, quâ Corpus tuum sacratissimum de Cruce depositum, á Ioseph involutum fuit Passionis tuæ vestigia reliquisti; concede propitius, ut per mortem & sepulturam tuam ad resurrectionis gloriã perducamur. Qui vivis & regnas cum Deo Patre, &c.

LITANIÆ
Ad Sanctum.
IGNATIVM

KYrie eleyson, Christe eleyson, Kyrie eleyson.
Christe audi nos Christe exaudi nos.
Pater de cælis Deus, Miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, Miserere nobis.
Spiritus sancte Deus, Miserere nobis.
Sancta Trinitas vnus Deus Miserere
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix, Ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum, Ora pro nob
Sancte Pater Ignati, ora pro nobis.
Quem tuo Iesu commendavit Pater æternus Ora.
Cui ipse Iesus se propitium fore promisit, Ora.
Quem Spiritus sanctus omnium virtutum genere decoravit, Ora.

Zelosissime cultor sanctissimæ Trinitatis, Ora pro nobis.

Qui quantus quantus eras opus eras Virginis ora pro nobis.

Qui tanquã clipeus á Deo assumptus es ad resistendum hæreticis. Ora.

In quo miserentis Dei bonitatem atq; potentiam Ecclesia Catholica veneratur. Ora pro nobis

Animum gerens mundo maiorem.

Lumen Ecclesiæ. Ora pro nobis.

Vir á Deo excitate ad cogendam Societatem.

Cõn unis orbis terrarũ thesaure. Ora.

Miraculis clare. Ora,

Catholicæ religionis ubiq; dilatandæ studiosissime, Ora.

In defesse lucrandis Deo animis, Ora.

Majorem Dei gloriam semper in ore habens, semper in omnibus querẽs.

Illustris magnis in Ecclesiam meritis & miraculis. Ora pro nobis.

Partus ultime, & spiritus saluti Ora,

Divi-

Divine Hercules edomandis monstris á Deo date, Ora.
Atlas submisse cælitus fulciẽdo regno Dei, Ora.
Prodigiose angele, Ora.
Columna ingens Ecclesiæ, Ora.
Succesor apostoli, Pauli. Ora.
Sincerum vas electionis ad conversionem orbis, Ora.
Vas electum ad multorum salutem Apostolico spiritu plenum, Ora
Homo iuvandis hominibus & mortalium bono tere nate, Ora.
Homo in quo ostendit Deus, quam ei curæ sit Ecclesiæ securitas. Ora.
Virtutum prudentiæq; spe ũ um, Pater in Christo S. Franciscæ Xaveri, Ora pro nobis
Dux create ad Lutheri aciem profligandam. Ora.
Divine Homo, Ora,
Sanctitatis exemplum, Ora.
Vir admirabilis, Ora.

Amans Dei, non cæli, Ora.
Osor mundi, non hominum. Ora.
Virtute maxime, submissiõe minime. Ora pro nobis.
Dux exercitus voluntatis pro servitio Ecclesiæ, Ora pro nobis
Legis lator bene ordinatæ Reipublicæ
Sapiens Discretor spirituum, Ora.
Practice instructor spiritualium exercitiorum, Ora.
Ingeniose inventor proficuarum industriarum, Ora.
Zelans persecutor morũ vitiosorum
Vigilans detector diabolicarum insidiarum, Ora.
Animose contemptor occurrentium periculorum, Ora.
Stupende patrator miraculorum, & Prodigiorum, Ora,
Anule digiti Dei, Ora.
Lampas lucens & ardens amore Dei & proximi, Ora pro nobis
Lilium castitatis, Ora.

Regula mo-

Regula mortificationis,
Idea modestiæ,
Animorũ dissidentium conciliator
Prototypon pœnitentium
Amator Crucis Christi,
Vnio pretiosissime Religiosorum,
Salus infirmorum,
Solatium afflictorum,
Refugium pauperum,
Nutritie pupillorum,
Pater studiosæ Iuventutis,
Patriarcha Societatis IESV,
Vates rerum futurarum,
Sectator vitæ Apostolicæ,
Martyr desiderio & voto,
Decus vitæ activæ & contẽplativæ
Templum pacis ac sanctitatis,
Advocate te in vocantium,

Ora pro nobis. Ora pro nobis Ora pro nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mũdi
Parce nobis Domine.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Exaudi nos Domine
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis,

Christe audi nos, Christe exaudi nos
Kyrie eleyson, Christe eleyson,
Kyrie eleyson
Ora pro nobis S. Pater Ignati,
Vt digni efficiamur promissionibus christi.

Oremus.

DEus qui ad maiorem nominis tui gloriam propagandam, novo per sanctum Ignatium subsidio militantem Ecclesiam roborasti: concede ut eius auxilio, & imitatione certantes in terris, coronari cum ipso mereamur in cælis, Qui vivis & regnas cũ Deo Patre, &c.

ORATIO.

Recitanda ante Imaginem

S. IGNATII.

SAlve S. Patriarcha Ignati imitator Iesu Christi, Templum Spiritus sancti, serve amate Ss. Trinitatis. Salve æmulator Martyrum, Imago Apostolorum, vas electionis Salue expugnator vitiorum, compendium virtutum, idea

perfe-

perfectionis. Salve norma patientiæ, castitatis lilium, modestiæ speculum. Salve obedientiæ prodigium. Salve exemplar abstinentiæ, humilitatis prototypon, afflictorum solatium. Auxiliare Magister ignorantium, Dux pœnitentium, reformator Christianorum. illumina mentem meam lux infidelium, Guberna cor meum magne affectuũ tuorum moderator. impetra mihi veniã felicissimæ pacis consolator. Exora in bono perseverantiam, firma Ecclesiæ columna. Intercede pro me, meisq; omnibus, tum consanguineis, tum amicis, & benefactoribus, strenue clientũ tuorũ protector sis mihi scutum in adversitatibus, defende me à tentationibus, & omnibus in vita malis, nec me desera in hora mortis meæ, Amen.

Antiph. Is. 42. *Ego Dominus vocavi te in iustitia & apprehendi manum tuam. & servavi te & dedi te in fœdus populi, in lucem gentium ut aperire*

oculos

oculos cæcorum, & educeres de conclusione vinctum; de domo carceris sedentes in tenebris.

Annūtiate inter gentes gloriā ejus.
In omnibus populis mirabilia eius.

Oremus.

DEus, qui servum tuum sanctum Ignatium de mundi castris ad spiritualis militiæ triumphos evocasti: præsta quæsumus, ut eum sequamur ducē morum, & protectorem consequamur. Per Christum Dominum nostrum, &c.

Antiph. *Idcircò posui te, ut ostenderem in te fortitudinem meam, & narretur nomen meum in omni terra.*

Iste Deus meus & glorificabo eum.

Oremus

DEus qui glorificantes te glorificas & in sanctorū tuorū honoribus honoraris, concede propitius, ut qui Sancti tui Confessoris Ignatij gloriosa merita colimus, eius apud te pia patrocinia sentiamus, Per Christū Dominum nostrum; Amen.

OFFICIVM.
PARVVM
S. FRANCISCI, BORGIÆ.
Societatis Iesu.

Ad Matutinum.

NArrabo nomē tuū fratribus meis: in medio Ecclesiæ laudabo te
Domine labia mea aperies.
Et os meum annūtiabit laudem tuā.
Deus in adiutorium &c.
Domine ad adiuvandum &c
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

ILlustre sidus Principum,
Francisce salve maxime,
Qui fœtido cadavere
Viso, horruisti sæculum;
Averte nostra lumina,
Ne vanitates hauriant,
Sed in supremam cœlitum
Sint fixa sedem iugiter.

Antiph. Tæduit me vitæ meæ, v
dentem mala vniversa esse sub sole
& cuncta vanitatem, & afflictio
spiritûs.

Non aspiciam hominem ultra
habitationem quietis.

Hæc requies mea in sæculum sæ
li, quoniam elegi eam.

Oratio

OMnipotēs sempiterne Deus, qui spr
ta mūdi vanitate B. Franciscum Bo
giam ad societatem filij tui vocare d
gnatus es: præsta quæsumus, ut que
eximiæ sanctimoniæ exemplar habu
mus in terris, eius coronæ participes f
ri mereamur in cælis, Per Christū &

Ad Primam.

Deus in adiutorium meum, &c.

Domine ad adiuvandum &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve columna Gandiæ,
Et Religionis gloria;
Qui aula relicta Principis,

Aul

Aulam petisti Numinis?
Servos fideles, cælitum
Servire fac nos principi,
Ut tecum eodem præmio
Fuamur atque gaudio.

Antiph. Apud te laus mea in Ecclesia magna: vota mea reddam in conspectu timentium eum.

Beatus quem elegisti, & assumpsisti; inhabitabit in atriis tuis.

Replebimur in bonis domus tuæ.

Oratio *ut supra,*

Ad Tertiam.

Deus in adiutorium &c.
Domine ad adiuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlveto speculum pauperum,
Opumq; spretor inclyte,
Felicitatem divitum
Qui vanitatem duxeras.
Fac spiritu nos pauperes,
Virtute verò divites
Gazas caducas spernere, g 2 Solli-

Solumque Christum quærere.

Antiph Coacervavi mihi argentũ & aurum. & substantias regum & provinciarum; vidi in omnibus vanitatem, & afflictionem animi, & nihil permanere sub sole.

Beatus vir, cuius est nomẽ Domini spes eius.

Et non respexit in vanitates & in insanias falsas.

Oratio, *ut supra.*

Ad Sextam.

Deus in adiutorium meum, &c.

Domine ad adiuvandum, &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve polaris flámmula,
Cæli voluptas Borgia,
Devotionis lacryma,
Cui madebant lumina.
Rores supernos gratiæ
Devotionis deplue.
Cor incalescat frigidum,
Flammis amoris æstuet.

Antiph

Antiphona.

Cor suum tradet ad vigilandum, diluculo ad Dominum, qui fecit illũ, & in cõspectu altissimi deprecabitur.

Tanquam imbres mittet eloquia sapientiæ suæ.

Et in oratione confitebitur Dno.

Oratio, *ut supra.*

Ad Nonam.

Deus in adiutorium meum &c.

Domine ad adiuvandum &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve pudicitiæ rosa,
Et castitatis lilium;
Hostis voluptæ maxime.
Carnisq; victor nobilis.
Tu puritatem corporis
Mentisq; serves integram,
Cor munda ab omni crimine
Dignus thronus fiat Numine,

Antiph. O quam pulchra est casta generatio cum claritate! immortalis est enim memoria illius, que-

quoniam & apud Deum nota eſt, & apud homines.

Retribuet mihi Dominus ſecundũ iuſtitiam meam.

Et ſecundum puritatem manuum mearum in conſpectu oculorũ eius.

Oratio, *ut ſupra.*

Ad Veſperas.

Deus in adiutorium; &c.

Domine ad adiuvandum &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve culmen humilium,
Exemplum obedientiæ,
Calcatâ honoris purpurâ;
Demiſſionis gratiâ
Qui claruiſti maximâ.
Motus ſuperbos comprime
Mentes rebelles edoma,
Humileſq; veros effice.

Antiph. Sapientia humiliati exaltabit caput illius, & in medio magnatum conſedere illum faciet.

Memori.

Memoriã superborũ perdiditDeus
Et reliquit memoriam humilium
sensu.

Oratio. *ut supra.*

Ad Completorium

Converte nos Deus salutaris noster,
Et averte iram tuam á nobis.
Deus in adiutorium meum, &c.
Domine ad adiuvandum &c,
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

SAlve potestas dæmonum,
Bellator invincibilis,
Qui nobilis victoriis,
Plaudens migrasti á corpore,
Adversus infernalium
Tentationes hostium,
Nobis adsis fortissimum
In morte propugnaculum.

Antiph. Iustus si morte præocupatus fuerit, in refrigerio erit, Senectus enim venerabilis est, non diuturna, neq; annorum numero computata,

Glorioſa in conſpectu Domini,
Mors ſanctorum eius,

Oblatio.

HÆc tibi dicamus Borgia
Præconiorum carmina.
His te polorum principem,
Terræq; iubar extollimus.
Præſta tuis virtutibus,
Ut vita noſtra fulgeat;
Eâdem ut inter cælites
Tecum micemus gloriâ.

EXERCITIVM SPIRITVALE.

Ab omni fideli Christiano ad minimum semel de die attente dicendum.

ADoro Te Sanctissima Trinitas, Pater, & Filius, & Spiritus sanctus: tres Personæ; unus & solus Deus.

Deÿcio me in abyssum mei nihili, sub conspectu Diuinæ Maiestatis tuæ,

Credo firmissimè paratus mille vitas profundere, in contestationem omnium eorum quæ nobis in sacra scriptura reuelasti, & per veram Ecclesiam tuam credenda proposuisti.

Omnem spem meam in te colloco. & quidquid possum habere boni, siue spiritualis siue corporalis & in hac, & in altera vita, id totum desidero, spero & volo solum consequi de tua manu Deus meus, vita mea, & vnica spes mea.

Consigno ti-

Cõsigno tibi hodie, & in perpetuum corpus & animã meam, omnes potentias meas, memoriam, intellectum, voluntatem, & omnes sensus meos.

Protestor me non consentire, neq; consensurum unquam, quantum in me est, in ullam rem, quæ fiat vel cum minima offensa tuæ Divinæ Maiestatis.

Propono firmissimè, impẽdere omne esse meum, facultates ac vires meas ad servitium & gloriam tuam.

Paratus sum suscipere, quascunq; adversitates mihi Paterna tua Manus immiserit, ad dandum gustum beatissimo Cordi tuo.

Vellem me totum, quantus quantus sum impendere, & procurare, ut ab omnibus tibi serviatur atq; omnes homines, Te glorificent & ament Deum Creatorem suum.

Gaudeo summe de tua æterna felicitate, & exulto de tua tam magna gloria, in Cœlo & in terra.

Gratias ti-

Gratias Tibi ago infinitas, pro innumeris beneficiis, quæ mihi & toti mundo collata sunt, & in dies incessanter à benignissima tua prouidentia conferuntur.

Amo tuam infinitam bonitatem, propter seipsam ex toto affectu cordis & animæ meæ: & vellem si possem, amare eo amore quo te amant omnes Angeli & homines justi, cum quorum amore coniungo imperfectissimũ amorẽ meũ.

Offero diuinæ Maiestati tuæ in vnione meritorum passionis, vitæ & mortis Christi, & omnium Sanctorum, ex nunc, pro semper, omnia opera mea, pretiosissimo Sanguine IESV Redemptoris nostri lota & inuoluta.

Statuo omino participem me facere quantum possibile est, Indulgentiarum per actiones huius diei, & illas applicare per modum suffragij pro animabus purgatorij.

Volo etiam omne illud quod possum offere

offerre in pœnitentiam & satisfactionē meorum peccatorum.

Deus meus, cum tu sis infinitè dignus omni amore & servitio, siquidem tu es, qui es; doleo, quantum possum maximè, de omnibus meis peccatis, illaque detestor, supra omnia alia mala; peto humillime veniam, facioq; firmissimū propositum, nunquam offendendi tuam bonitatem in æternum.

In tua vulnera me projicio, ô IESV ibi me absconde & defende, hodie & semper donec mihi largiaris gratiam videndi tui, & amandi in æternum Amen.

OFFICIVM B. ALOYSII GONZAGÆ, Societátis Iesu.

Ad Matutinum.

DOmine labia mea aperies,
Et os meũ annũtiabit laudẽ tuã
Deus in adiutorium meum intende,
Domine ad adiuvandũ me festina
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S.
Sicut èrat in principio, & nunc & semper & in sæcula sæculorum Amen

Hymnus.

CAnduit noster Ludovicus illâ
Mente qua semper fuit innocenti
Ut suo crispæ niveo bidentes.
Vellere candent.

ALoysi Gonzagarum decus, honor juventutis, Societatis ornamentũ

castitatis lilium, flos obedientiæ, pau pertatis viola, rosa verecundiæ, virtutum omnium mille folium, fac ut qui brevi vitæ compedio, grandævæ ætatis perfectionem comprehendisti te hic imitemur, & ibi laudemus in sempiternum.

Consumatus in brevi explevit tempora multa.

Placita enim erat Deo anima illius.

Oratio.

DEus, qui famulum tuum Aloysium ad maiorem nominis tui gloriam in Societatem Filii tui vocare dignatus es. largire quæsumus, ut qui columbinæ innocentiæ jubar imitamur in terris, eius gloriæ participes fieri mereamur in cælis. Per Christū Dominum nostrum, Amen.

Ad Primam.

Deus in adiutorium meum, &c.

Domine ad adiuvandum &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Sicut erat in principio, &c. *Hymn-*

Hymnus.

Lilium plus quam nivei coloris
Integræ vivo tibi castitatis,
Semper ex largis oculis refuso
Floruit imbre.

Aloysi Gonzagarum &c. *ut supra.*

Consummatus &c.

ORATIO.

DEus qui famulum tuum Aloysium ad maiorem nominis tui gloriam in Societatem Filii tui vocare dignatus es: largire quæsumus. ut quē Angelicæ castitatis speculum esse vidimus in terris, eius gloriæ participes fieri mereamur in cælis Per Christum Dominum nostrum, &c.

Ad Tertiam.

Deus in adiutorium, &c.
Domine ad adiuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

CAlcar in moles penetravit artus
Sæpius quando minime rebellem

Pinxit armatis laqueis vocata,
Purpura carnem,
Aloysi Gonzagarũ &c. *ut supra.*
Consummatus &c.

ORATIO.

DEus qui famulũ tuum Aloysium ad maiorem nominis tui gloriam in Societatem Filii tui vocare dignatus es: largire quæsumus, ut quem severum sui corporis vindicem colimus in terris, eius gloriæ participes fieri mereamur in cælis, Per Christum Dominum nostrum. &c.

Ad Sextam.

Deus in adiutorium meum &c.
Domine ad adiuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c,

Hymnus.

CUm spopõdisset Diadema mũdus.
Sceptra cum dives regio dedisset.
Sceptra Gonzaga, & diadema, vanas,
Credidit umbras.

Aloysi

Aloysi Gonzagarum &c *ut supra.*

Consummatus &c.

ORATIO

DEus qui famulum tuum Aloysium ad majorem nominis tui gloriam in Societatem Filii tui vocare dignatus es: largire quæsumus, ut quē nobis voluntariæ paupertatis, ideam proponimus in terris, eius gloriæ participes fieri mereamur in cælis. Per Christum Dominum nostrum Amē

Ad Nonam.

Deus in adiutorium &c.

Domine ad adiuuandum &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

VEluti massam figulus sequacem
Fingat, in quam vult agitare formam.
Ductilem, sic te poterant superni,
Flectere nutus.

Aloysi Gonzagarum &c. *ut supra*

Consumatus &c. *Ora-*

ORATIO,

DEus qui famulum tuum Aloysiũ ad maiorem nominis tui gloriã in Societatem Filii tui vocare dignatus es: largire quæsumus, ut quem nobis cæcæ obedientiæ exemplar dedisti in terris, eius gloriæ participes fieri mereamur in cælis. Per Dominũ nostrum, Amen.

Ad Vesperas.

Deus in adiutorium &c.
Domine ad adiuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

CVm fatigabas precibus beatos
Et piæ terram lacrymæ rigabant,
Visus es crebrò quasi raptus ipsum,
Cernere Numen.
Aloysi Gonzagarum &c.
ut supra.

Consummatus, &c.

ORATIO.

DEus, qui famulum tuum Aloysiū ad maiorem nominis tui gloriā in Societatem Filii tui vocare dignatus es: largire quæsumus, ut qui nobis divinæ contemplationis specimen præstitit in terris, eius gloriæ participes fieri mereamur in cælis. Per Christum Dominum nostrum, &c.

Ad Completorium.

Converte nos Deus salutaris noster.
Et averte iram tuam á nobis.
Deus in adiutorium meum intende,
Domine ad adiuvandum me festi
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

CEssit è vivis Ludovicus, omni
Rite virtutum specie decorus,
Magna virtutum series beatæ
Tessera vitæ.

Aloysi Gozagarum &c. *ut supra.*
Consummatus &c.

ORATIO.

DEus, qui famulum tuum Aloysium ad maiorem nominis tui gloriā in Societatem Filii tui vocare dignatus es: præsta quæsumus; ut quem optimarum virtutum Magistrum habuimus in terris, eius gloriæ participes fieri mereamur in cælis Amen.

OBLATIO.

HOc tibi nostrum Ludovice carmē,
Debito conor recitare voto,
Vt malum nobis medico propinquū,
Pollice pellas.

Dilectus meus mihi & ego illi; qui pascitur inter lilia
Oleum effusum Aloysi nomen tuum.
Adolescentuli dilexerunt te nimis.

ORATIO.

OMnipotens sempiterne Deus qui Beatum Aloysium in societate Filij tui IESV, gratia contemplationis, & sanctimoniæ candore admirabili exornasti. Præsta quæsumus, ut eius celebrantes memoriam

tes memoriam apud te. tui exactam nominis cognitionem, & puritatis inviolabilem asseqvamur gloriam. Per Christũ Dominum nostrum Amen.

Beatissime *Aloysi, Sancte adolescens, ô magne mundi victor, atq; contemptor quẽ purissimis castitatis insignitũ liliis omnes fines lætabund à voce decãtant, atque commendant. Obsecro te toto cordis affectu, impetra mihi quod potes à Deo, purissimæ castitatis, & perfectæ humilitatis sinceritate, IESV Christo Domino meo ae/ervire,.*

Deus qui Beatum Aloysium famulum tuũ, per totũ vitæ tempus; ab omniũ turpiũ cogitatioxũ & mortiferæ culpæ macula liberasti, ut perfecto tibi amore deserviret, quæsumus, ut nos ei similes facias munere & amore Per Christum Dominum nostrum Amen.

LITANIÆ DE B. ALOYSIO.

KYrie eleyſon, Chriſte eleyſon, Kyrie eleyſon.
Chriſte audi nos, Chriſte exaudi nos,
Pater de cælis Deus Miſerere nobis
Fili Redemptor mundi Deus Miſerere.
Spiritus Sancte Deus, Miſerere nobis
Sancta Trinitas unus Deus, Miſerere
Maria Regina Angelorum, Ora.
Maria Regina Virginum, Ora,
Beate Aloyſi, Ora pro nobis.

B. Aloyſi.
Iuvenis prudentiſſime,
Iuvenis Angelice,
Iuvenis modeſtiſſime.
Dilıgētiſſime imitator B. M. V.
Imitator Pauperum,

Ora pro nobis.

B. Aloyſi.
Contemptor mundi,
Tui corporis oſor,
Inter voluptates caſtiſſime,
Inter Honores humillime,

Ora.

Sine di-

Sine diſtractionibus orans,
Semper florens in gratia,
Semper creſcens in virtute,
Semper ardens in charitate,
Cuſtos tuorum ſenſuum,
Venerator Uvlnerum Chriſti,
B. Aloyſi. Ora pro nobis.

A turpibus cogitationibus ſemper liber
A ſtimulis carnis ſemper immunis
Verus pugil Chriſti,
Dux viatorum,
B. Aloyſi. Ora pro nobis.

Conſiliarie dubitantium.
Conciliator pacis inter inimicos
Defenſor pugantium,
Terror dæmonum,
Salus infirmorum,
B. Aloyſi. Ora pro nobis,

Reſtitutor memoriæ,
Lumen cæcorum,
Pes claudorum,
Leproſorum mundator,
Mortuorum ſuſcitator,
Gloria principum,
B. Aloyſi. Ora.

Reli-

B. Aloysi.

Religioſorum ſpeculum,
Iuventutis exemplar,
Idea perfectionis,
Decus Societatis IESV,
Defenſor innocentiæ,
Martyr incognite,

Ora pro nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Parce nobis Domine.
Agnus Dei qui tollis peccata &c.
Agnus Dei qui tollis peccata &c,
Kyrie eleyſon, Chriſte eleyſon, Kyrie Eleyſon.
Iſte eſt beatus qui contempſit vitam mundi,
Et pervenit ad Regna cæleſtia.
Domine exaudi orationem meam,
Et clamor meus ad te veniat.

Oremus Te Domine exaudi preces meas, & per interceſſionẽ famuli tui B. Aloyſij cõcede, ut quod vocatio noſtræ deſiderat, impleamus, & de virtute ad virtutem progredientes, regni cæleſtis participes eſſe mereamur. Per Chriſtum &c.

FOMENTA PIETATIS

In Divum

FRANCISCVM XAVERIVM

Indiarum Apoſtolum

Societatis IESV:

In gratiam eorum

Qui eius ambiunt clientelam, Mediolani prius Italicè; denuò Græcij Latinè recens verò recuſa.

COMPENDIUM VITÆ S. FRANCISCI XAVERII. Societatis IESV.

FRANCISCVS XAVERIVS. in Xaverio Diæcesis Pampelonensis, nobilibus Parentibus, totius orbis Christiani bono editus, S. Ignatio sese comitem & Discipulū iunxit. Mortuus semel mundo, ut viveret semper Christo. Carnem biduanis triduanisq; ieiunÿs, cruētis flagellationibus, acuta ferreis clavis zonā hausto non semel emorbidorum ulceribus pure, ita Spiritui subegit; ut quāvis non esset Spiritus, Spiritu tota ageretur, Virginitate integerrima, laboribus indefessa; Nubes volatilis potius quā caro, & um-

caro, & umbra Spiritûs continuo amore Dei, & proximi, bullientis, non onus. Missus cum Apostolici Nuncij potestate in Indias, Apostolica munera, incredibili pæne labore exantlavit. Sanctitate pariter ac miraculis vere Apostolicus, adeoq; Apostolus Indiarũ, oraculo Gregorij 13 in Bulla Canonizationis Anno 1622 omni merito appellatus. Difficillimis barbararum gentium linguis, subito ac divinitus imbutus; uno insuper Idiomate loquens, à diversissimis nationibus intelligebatur. Currebat per Provincias nudipes, confixis, atq; contusis non raro pedibus baiulus ipse sacerdotalium indumentorum, & librorum divinorum, quo pæ: è modo plusquam centum millia milliarium in causa Evangelij emensus. Servus suâ sponte ductori viarum barbaro addictus, ea alacritate animi præeuntẽ equitẽ sequebatur pedes, ut interdũ manibus ad equum appensis, seu rueret in terram, seu violenter raptaretur,

 iter peræ-

iter peragere. Vaticinia edidit innumera, signo crucis salsum edulcoravit, exarmavit mare precibus, pluit orationis cineres, profligavit invocato Numine barbarorum exercitus idem eodem tempore geminis & longissimè dissitis locis, periclitantibus adfuit. Cum Insulā Moro ingressus, primum á Concione audiretur, concussa terra rugitusq; ac voces dæmonum auditæ. Tu nos peruris FRANCISCE; Tu regno pellis. In solo Malacensii Episcopatu, Octingenti miraculose sunt sanati, viginti quinque mortui suscitati nec adhuc omnes cogniti. Fides Iaponiæ, Molucis, Amboino, aliysq; Provinciis, vastissimis invecta, cum magnos Principes, Reges, &c. complures, ac cum jis vigesies Centena Millia Populi, manu propria baptizasset, præ gaudiorum cælestium felici infusorum multitudine; Satis Est Dne, Satis Est, sæpe exclamare auditus: laboribus & proximorum saluti procuranda, satis nunquam dicere voluit, sed

continuo zelo anhelans, Sinarum impervia regna intrare contendit. Vnde ex Insula Santiano die 2. Dec: ad laborum præmia evocatus. Demortui cadaver, viva calce per multos Menses bis obrutum, sed penitus incorruptum; odore & sanguine manavit. Idem cum per Mare in Indias vevheretur, scopulus navi imminens, certum Naufragiũ Nautis ostẽtabat at invocata Xaverÿ ope, effectũ admirabiliter, ut nõ scopulus navim, sed navis scopulũ scinderet, ac scissũ illa pertransiret. Molucæ quoq; ad advẽtum mortui, pestis sævissima confestim sedata, tot deniq; atq; tam varia miracula, á Xaverio passim, in illis Regionibus edita, ut ex communi sensu si Xaverius miracula nõ faceret, pro miraculo haberetur.

Mortuus Anno 1552 initæ Societatis 13. ætatis suæ 55. In Santiano Insula Feria 6. Decemb: die 2. A Sanctissimo D. N. Gregorio 12. Anno 1622 Martÿ 12 in Sanctorũ numerũ relatus.

Observanda jis qui proficere volunt in cultu erga S. FRANCISCUM XAVERIUM

1 *Effigiem Christi crucifixi veneratione prosequi, hæc enim patienti aliquid molesti in Indijs Xauerius; stillabat sanguinem qualibet feria 6ta in domo Paterna,*

2. *Assidue Deum pro conversione infidelium deprecari.*

3. *Frequenter pro animabus in purgatorio Deum rogare.*

4. *Solicitum pro conservanda illibata puritate vigilare.*

5. *Pro viribus suis in obsequia & auxilia proximi incumbere.*

6. *Crebrò confiteri. & conscientiam per examina, non secus ac pro morte discutere.*

7. *Sæpe* Evangelicum *illud animo recolere: Quid prodest homini, si univer-*

sum mun-

ſum mundum lucretur; animæ verò ſuæ detrimentum patiatur?

8. Quandoquidem actionibus ſupradictis vita S. Xaverij redundat; conniti ad eius imitationem; eaſdem ſibi reddere familiares.

9. Agere, ut promoveatur eius cultus, & veneratio, manifeſtando gratias per eum acceptas, & confitendo noſtram verſus ipſum obligationem,

OFFICIVM S. FRANCISCI XAVERII Societatis IESV.

Ad Matutinum.

DOmine labia mea aperies?
Et os meum annũtiabit laudẽ tuã
Deus in adiutorium meum intende,
Domine ad adiuvandum, &c,
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

IN flore vitæ Xavier,
Spretis honorum fascibus
Spebusq; stirpis patriæ,
Ad cæli amores vertitur,
Sacri calore Spiritus,
Deo parata victima,
Ignatianis æstuans
Totus liquescit ignibus,
O vita IESV cordium
Fac, ut caduca deserens.
Te, sorte quam concesseris,
Mea mens requirat vnicum !

Antiph. Egredere de domo tua, & cognatione tua, & de terra Patris tui & veni in terram, quam monstravero tibi. *Genesis 12.*

Inveni filium Iesse, Virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas. *Actor 23.*

Oratio.

DEus, qui Euangelium Regni tui per barbaras gentes, & reconditas natio-

nationes, S Francisci tui Xaverii prædicatione seminasti, & eius sanctitatē innumeris hactenus miraculis decorasti: concede quæsumus, ut cuius memoriam agimus etiam virtutes imitemur, Per Christum Dominum &c.

Ad Laudes.

Deus in adiutorium meum, &c.

Hymnus.

EXegit omnē laudibus,
Amoribusq; Numinis
Inter secunda, & aspera
Vitæ diem Xaverius,
Seu mane sol assurgeret.
Seu conderetur æquore;
In ore Deus insederat,
In corde IESVS vixerat.
Mea, Deus, ô felicitas!
Fac, ut (quod olim gestio,
Amare te Perenniter)
Dum vivo, totus ordiar.

Antiph. Quid mihi est in cælo & à te, quid volui super terram, Deus cordis mei

dis mei, & pars mea Deus in æternũ *Psalm 71.*

Laudabit usq; ad mortem, anima mea Dominum, *Eccl: 51.*

Oratio, *ut supra.*

Ad Primam.

Deus in adiutorium meum, &c.

Hymnus.

MIsertus orbis ultimi.
Xaverius caliginem,
Ab occidentis finibus,
Emergit instar Cynthij
Deum ferebat pectore,
Feris docendum gentibus,
Apostolus deperditæ.
Iterum futurus Indiæ,
IESV salus mortalium!
Ita fac amare proximum,
Ut ab hoc amore, Curia
Adaugeatur Cælitum.

Antiph. Ite Angeli veloces ad gentem expectantem, & conculcatam, cui diruperunt flumina terram. *Is: 18.*

Dedi te

Dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea usq; ad extremũ terræ *Isaiæ*

Oratio *ut supra.*

Ad Tertiam.

Deus in adiutorium, &c.

Hymnus.

MIraculorum gloriâ,
Apostolatus infulis,
Et gentium præconiis,
Vbique magnus Xavier.
S. o tamen suffragio
Postremus unus omnium,
Cuiuslibet solatiis.
Se dedicat Xaverius.
O qui superba conteris,
IESV humilium sublimitas?
Tuo ex amore despici,
Fac, ut frequenter expetam

Antiph. Ante Dominum qui elegit me, vilior fiam plusquam factus sum & ero humilis in oculis meis & gloriosior apparebo, 2. *Regi* 6.

Omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem salvos 2. *Cor* 9, Or

Oratio, ut supra.

Ad Sextam.

Deus in adiutorium meum, &c,

Hymnus.

VAstæ remotas Indiæ,
Plagas obit Xaverius,
Loiola sed vel litera,
Si jusseris revertitur,
Nec sol ut promptissimus,
Vel stare vel recurrere,
Volente iussus Numine,
Tellus resorbet orbitam
Exordientem nominis,
Agnosco IESV literam
Opto per hunc cum regibus
Dei placita decurrere

Antiph. Audi Fili mi disciplinam Patris tui & ne dimittas legem Matris tuæ, ut addatur gratia capiti tuo & torques collo tuo. *Prov.* 1.

In capite libri scriptum est de me. Vt facerem voluntatem tuam Deus meus, *Psalm.* 36.

Oratio

Oratio. *ut supra.*

Deus in adiutorium meum, &c.

Hymnus.

CEcidêre monstra tartari,
Idola pulsa gentium,
Fide instituti Iapones,
Chinæ reclusa littora
Vicena quin & funera,
Et quinq; vitæ reddita;
Pulsis tot orbe pestibus,
Francisce Numen evocat.
IESV laborum præmium,
Mercede maior maxima:
Conando quidquid gessero,
Te, te in coronam postulo.

Antiph. Cum ipso sum in tribulati-one: eripiam eum & glorificabo eum. Longitudine dierum reple bo eum: & ostendam illi salutare meum *Psal: 90.*

Nimis honorati sunt amici tui Deus, nimis confortatus est principatus eorum. *Psalmo 148.*

Oratio, *ut supra.*

Ad Completorium.

Deus in adiutorium &c.

Hymnus.

FRancisce iam cœlestium.
Divis recepte sedibus,
Dignare te colentium,
Piis adesse mentibus,
Omnem per orbem, gloriæ
Tuæ eriguntur symbola;
Per te impetratæ gratiæ
Vbique stant insignia.
Nous & septemtrio,
Meridies, & Occidens;
Et iste, & ille plurimis;
Tibi calet clientibus,
O perditorum temporum,
Francisce spes amplissima;
Orbis pater novissimi!
Patrone, lux, Apostole.
Salve tuoq; lumine,
Tuos serena supplices:
Fac, mundus omnis ardeat
Divini amore numinis,

Fides ut una gentium,
Fines inundet omnium;
Vt una pax cælestium
Cor iungat & terrestrium
Antiph. Hic est fratrum amator, & Populi Israel, qui multum orat pro Populo; & universa Sancta civitate *Mach. 2. cap. 15.*
Ora pro nobis S. Francisce Xaveri,
Vt digni efficiamur promissionibus:

Oremus.

DEus, qui Evangelium Regni tui, per barbaras gentes, & reconditas nationes, S Francisci Xaverij prædicatione seminâsti; & eius sanctitatem innumeris hactenus miraculis decorâsti. concede quæsumus, ut cu ius memoriam agimus, etiam virtutes imitemur, Per Dnum nostrum Iesum Christum, Filium tuum qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritus S. Deus. &c.

LITANIÆ
Ad
S. FRANCISCVM XAVERIVM.
Ex ijs.

Quas Illustrissimus Dominus D. F. Gasparus de Villaroel. Episcopus S. Iacobi Chilensis, & Regiæ Hispaniarum Majestatis á Consilijs; in honorem Sancti quod eius patrocinio inter ruinas ex terræ motu iam sepultus, salvus tamen evaserit, gratitudinis ergo concinnavit ipse, & statutis ex voto diebus recitavit, ac etiã deinde in publicũ aliorum bonũ typis evulgavit.

Kyrie eleyson, Christe eleyson. Kyrie eleyson,
Christe audi nos, Christe exaudi nos.
Pater de cælis Deus, Miserere nobis
Fili re-

Fili Redẽptor mundi Deus Miſerere:
Spiritus Sancte Deus, Miſerere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, Miſerere.
Sancta Maria, Ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix, Ora pro nobis,
Sancta Virgo virginum, Ora pro nob:
Sancte Pater Ignati, Ora pro nobis.
Sancte Franciſce Xaveri digniſſime & dilectiſſime Fili, Sancti Patris Ignatij Ora pro nobis.
S. Franciſce Xaveri Indiarũ Apoſt:
S. Frãciſce Xaveri Evãgelizans pacẽ
S Franc. Xaveri Evangelizans bona
Vas electionis portãs Nomen Ieſu coram gentibus,
Vas redundans divinæ Charitatis,
Firmamentum orientis Eccleſiæ,

Ora pro nobis.

Propugnator Fidei,
Impugnator infidelitatis,
Prædicator Evangelicæ veritatis,
Idolorum deſtructor,
Electum á Patre æterno inſtrumẽtũ propagandæ Divinæ gloriæ,

Ora pro nobis

Fidelis imitator, IeſuChriſti Filij Dei & Societatis, Ora pro nobis.
Tuba reſonans S. Spiritûs
Columna Templi Dei,
Lux Paganorum,
Magiſter credentium,
Speculum veræ pietatis,
Dux in via virtutum & Chrſtianæ pefectionis,
Exemplar Apoſtolici Spiritûs & ſanctitatis,
Lumen cæcorum,
Pes claudorum,
Auxiliator naufragorum,
Salus ægrotorum,
Fugator Dæmonum,
Vita mortuorum,
Cujus poteſtati obediunt mare & tempeſtates,
Cujus imperia venerantur univerſa elementa,
Prodigiorum Thaumaturge,
Refugium miſerorum,

Ora pro nobis, Ora pro nobis, Ora pro nobis,

Gaudium afflictorum,
Orientis splendor,
Pignus Resurrectionis ad vitam gratiæ & gloriæ,
Tabernaculum incorruptionis,
Ærarium Divini amoris,
Gloria Societatis IESV,
Legate Apostolicæ Romanæ sedis,
Pauperrime Xaveri,
Castissime Xaveri,
Obedientissime Xaveri,
Crucis Christi ac laborum pro Christo cupidissime Xaveri,
Svavissime Xaveri,
Gloriosissime Xaveri,
Animarum & Divini honoris, Zelator ardentissime,
Angele moribus & vitâ,
Patriarcha affectu; & studio curandi populum Dei,
Propheta dono & Spiritu,
Apostole dignitate & merito,
Doctor gentium, potens in multifario ser-

Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis.

 fario ser-

fario sermone & opere,
Confessor virtute, & vitæ professione,
Virgo animo, & corpore,
In quo uno omnium Sanctorum merita ex Divina bẽignitate vẽeramur.
Agnus Dei qui tollis peccata Mundi.
Parce nobis Domine.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi.
Exaudi nos Domine
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Christe audi nos, Christe exaudi nos,
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Pater noster &c.

Et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos á malo.
Ora pro nobis S. Francisce Xaveri.
Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus

DEus, qui Indiarum gentes, Beati Francisci Prædicatione, & miraculis Ecclesiæ tuæ aggregare voluisti, con-

cede propitius ut cuius gloriosa merita veneramur, virtutum quoq; imitemur exempla. Per Dominum nostrum, &c.

Oratio S. Francisci Xaverij pro persecutoribus,

Tursel, vitæ l: 5. cap. 6.

D*Omine Iesu Christe Deus cordis mei per acerbissimos mortis tuæ cruciatus, obtestor te, ut intuearis tuas ipse cicatrices & vulnera, quæ Patri tuo assiduè pro nobis exhibes, eaq; salubria esse velis omnibus persecutoribus nostris ut resipiscant.*

Aspirationes S. Francisci Xaverij morientis.

I*ESV IESV! Fili Dei miserere mei. Tu peccatorum meorum miserere? Mater Dei memento mei: Monstra te esse Matrem. IESV Deus cordis mei. In te Domine speravi, non confundar in æternum.*

AFFECTVS
Amantis animæ.
S. FRANCISCI XAVERIJ.

O *Deus ego amo Te.*
Nec amo Te, ut ſalves me;
Aut: quia non amantes Te,
Æterno punis igne,
Tu, Tu, mi IESV; totum me,
Amplexus es in cruce?
Tuliſti clavos Lanceam,
Multamq; Ignominiam,
Innumeros Dolores,
Sudores & angores,
Ac mortem, & hæc propter me,
Ac pro me peccatore:
Cur igitur non amem te,
O Ieſu amantiſſime:
Non, ut in cœlo ſalves me,
Aut ne in æternum damnes me;
Nec præmij ullius ſpe.
Sed, ſicut tu amaſti me,
Sic amo, & amabo te,
Solum quia Rex meus es,
Et ſolum, quia Deus meus es.

Aspirationes eiusdem Sancti quotidianæ ex Vita & Epist. excerptæ.

IESV Christe Fili Dei vivi, da hoc nobis, ut te super omnia diligamus. Da nobis Domine sanctissimæ voluntatis tuæ perfectè semper agnoscendæ, & adimplendæ gratiam.

Non nobis Domine non nobis, sed Nomini tuo da gloriam.

Quis mihi det, ut ego moriar pro te, & cognoscāt te omnes fines terræ.

Amplius Domine *Cruciari*, amplius, Deus cordis mei & pars mea Deus in æternum.

Satis est Domine, *Te si habeam*, satis est.

Domina opitulare? Sanctissima Dei parens, cæli Regina, quæ quicquid oras Filium, semper exoras, esto Advocata nostra.

Aspirationes eiusdem inter dormiendū Relatæ pro Canoniz. p. 19.

Mi Iesu

MI JESV dulcis Iesu?
O IESV bone! ô Creator mi!

ZELVS SALUTIS
Animarum.

Ex Orat. S. F. Xaverij quæ habetur apud Lucernam l. 5. c. 5.

MEmento clementissime rerum omnium conditor Deus, animas infidelium, hæreticorum, & peccatorum a te solo creatas, quas ad Imaginem, & similitudinem tuam fecisti, ecce Domine in opprobrium tuum his ipsis quotidie implentur inferni. Memento pretiosi Sangvinis, & amaræ mortis, quam pro ijs vltro suscepit IesusChristus unigenitus tuus Recordare lacrymarum, suspiriorum, & vulnerum eius. Ne permittas ultra Domine, eundem dilectum Filium tuum á paganis & peccatoribus denuo crucifigi, & ostensui haberi, sed precibus electorum tuorum placatus fac ut infideles, hæretici & peccatores omnes

agno-

agnoſcant, diligant, æternumq; glorificent te, & quem miſiſti Ieſum Chriſtum noſtrum, pro quorum omnium ſalute ego me totum, meaq; omnia Divinæ maieſtati tuæ offero & devoveo.

Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populi omnes. Omnis terra adoret te, & pſallat tibi.

ORDINARIA PIA

Erga S. F Xaverium ſingulis menſib:

Opportunũ fuerit ſingulis primis feriis ſextis cuiuslibet menſis, ſacræ ſynaxi accumbere, ac ieiunium eiusdem diei ſtabile offerre Deo, cum dicta communione; pro animabus purgatorij quæ peculiariter affici erga Sanctum conſueverunt.

Proderit deinceps, quavis tertiâ Dominicâ menſis, Coronam Beatiſſimæ Virginis recitare, & ſacro miſſæ ſacrificio intereſſe, ſupplicando pro converſione gentium; In ſuper communionem quæ

 forte

forte feria sextâ minus commoda accideret, eodem Dominico peragere.

Singulis Hebdomadis.

Feria sexta cuiuslibet hebdomadæ, cõducet inviſere templum S. Apoſtolo dedicatum. aut altare recitando eo in loco decies Ave, & decies Gloria Patri, recolendo memoriam annorum decem quos prò ſalute Proximi in Indijs impendit, factaq; intentione orandi pro omnibus, Sanctis huius Patroni honorem fideliter, ac ſolicite procurantibus.

Singulis diebus.

Singulis diebus licebit cuivis ter devote pronuntiare ſequentia: S. Franciſce Xaveri ora pro nobis ut digni efficiamur promiſſionibus Chriſti. Commodius forte accideret iſta dicere Primo cũ electo ſurrexeris, ſecundò, veſpere priusquam decumbas; tertio ſub horâ vigeſimam primam, qua & Chriſtus, & Sanctus tuus Patronus obierat.

Extraordinaria pietatis opera

Quodsi quis peculiarem aliquam intercessionem ipsius Sancti, pro impetranda sibi à Deo singulari gratiâ desideraverit; utetur sequentibus, & iam usitatis alibi Sanctum invocandi, & honorandi rationibus. Eligat primo decem ferias sextas continuas, quarum quamlibet ieiunio confessione, & communione peracta transigat. Recitet secundo decies Pater, decies Ave, & decies Gloria Patri, in Ecclesiâ, aut ad altare S. Apostolo consecratum. Offerat Deo merita Sancti Patroni exhibita ab eo per id tempus, dum ijs proximorum saluti deserviret. Oret pro Ecclesiæ Sanctæ publicis necessitatibus, Pro conversione infidelium, & Catholicorum eorum maximè, qui obstinati volvuntur in sceleribus; præsertim si quos tales in viciniâ domus aut regionis fore contingeret. Pro animabus item in purgatorio, & pro singulis, qui sancto huic Apostolo pe-

cumariter se dedicarũt. Quibus omnibus demisse id subiunge, quod postulas, & roga desideratam gratiam.

Per decem has hebdomadas consultum erit, sæpius historiã vitæ ipsius inspicere; ut ad sequelam heroicarum ipsius virtutum exciteris: & maiorem fiduciam concipias consecuturæ gratiæ ex ipsius intercessione.

Adverte, prædictas devotiones usui etiam esse posse, cum gratias agere volueris de beneficio non vulgari per intercessionem S. Xaverij obtento.

INTENTIO.

SUscipe S. Pater æterne Deus, ad laudem & gloriam Sacratissimi Nominis tui (*hic exprime propriam intentionem, ad quam omnia huius diei opera offerre vis*) omnia, quæ ego indignus famulus tuus hodie sum cogitaturus, dicturus, facturus, & passurus. Hæc tibi ego Deo meo vivo; & verò, omnia & singula, sive parva ea sint sive

ſint, ſive magna, in unione meritorũ vitæ paſſionis & mortis unigeniti Filii tui Domini noſtri Ieſu Chriſti nec non ſacratiſſimæ eius Genitricis Virginis Mariæ & Beatorum Apoſtolorũ, Martyrum, Confeſſorum, Virginum, omniumq; tam triumphantis, quam militantis Eccleſiæ tuæ, offero: quorum precibus meritisq; concede ut holocauſtum in conſpectu Divinæ Maieſtatis tuæ cum odore ſuavitatis aſcē dat. Per eundem Chriſtum &c.

Oratio ante ſtud: ad B. Virginē

O Sedes ſapientiæ Beatiſſima Virgo Maria? ô Tabernaculum Spiritus Sancti! ô liber ſeptem ſignaculis gratiæ S. Spiritus obſignate, ſcripte intus & foris Divini amoris penicillo, in quo ſunt omnes theſauri ſapientiæ & ſcientiæ Dei reconditi. O Dulciſſima ſponſa Spiritus Sancti, fac quæſo per Immaculatam Conceptionem tuam, ut linguam meam erudias, atq; in labijs meis, gratiam

tuæ benedictionis infundas. impetra mihi intelligendi acumen, addiscendi facilitatem, retinendi capacitatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam Amen.

Actus Contritionis.

DOmine Iesu Christe, animarum nostrarum amator ardentissime qui præ nimia charitate tua nō vis mortem peccatoris sed magis ut cōvertatur & vivat; doleo ex intimo corde meo, quod te Deū meū atq; benignissimū Redēptorē offenderim qui me usq; adeo dilexisti ut pro me servo vilissimo Sanguinē tuū pretiosum fundere, & mortem acerbissimam subire dignatus sis. O bonitas infinita Deus meus utinā te nuquam offendissem quia infinite bonus es, & super omnia cordis mei desiderabilia amabilis, Ignosce bone IESV misericordiam potentis Miserere peccatoris, pro quo apud Patrem tuum vox Sanguinis tui interpellat. Ignosco & ego præ amore tui, omnibus qui

mnibus qui me umquam offenderunt; firmiterq; statuo universa deinceps peccata fugere, & ea quæ contra immensam bonitatem tuam commisi, in amaritudine cordis confiteri, ac te Deũ meum propter temetipsum super omnia amare.

Recollectio Horaria.

O IESV, summum & omne bonum meum! Cur unquam te offendi, Abvere pœnitet me ex intimis medullis, ideoq; vel maximè, quia tibi soli peccavi, Et quid iam agam? te æstimo, te unum amo super omnia, propter te ipsum, qui hoc amore meo, omniq; alio sine fine dignus es.

Actus Fidei, Spei, & Charitatis ante Communionem.

CRedo mi Iesu, Te esse in hoc Sacramento verum Deum & hominem; in hac, & pro hac fide, mori sum paratus. Et cum hac fide Te suscipio. spero mi Iesu me aliquando visurum te in glo-

ria tua. Amen amen Domine mi. In hac spe suscipio te, amo te mi Iesu super omnia, quia summa bonitas es. In hoc & ex hoc amore suscipio te. O Domine non sum quidem dignus, sed quia hæc est bonitas & dignatio tua. Veni desidero te millies, desidero infinities, imple desiderium meum, Nunc tempus est Domine ornare me meritis, gratÿs, virtutibus tuis; & omnium electorum tuorũ quia pauper sum, vilis & abiectus nimis.

Post Communionem.

MI Iesu portio mea corpus tuum, portio tua corpus meum. Mi Iesu portio mea voluntas tua, portio tua voluntas mea. O Domine utinam totus transformer in te. O si sangvinem possim fundere pro te.

O Corpus Iesu à me sumptum, immuta animam meam & corpus meum, transforma me, Christifica me, Deifica me.

Genu flectens dic 5.

LAUDETVR SANCISS. SACRAM:

Actus ad Christi Domini Vulnera.

O Magnum mysterium ô profunda magna vulnera! ô dulcedo Diuinitatis adsis mihi ad æternam beatitudinem obtinendam.

Saluto Domine Iesu Rosea, ac svauissima vulnera tua, quæ suscepisti pro me in quibus descripsisti me Salvete salvete, Salvete?vernerabiles & salutiferæ plagæ Redemptoris mei & amatoris mei.

Post mortem apparuit S. Xaverius ægrotanti Mastrillo in forma peregrini Neapoli 3. Ianuarij 1634. eumq, persanans hunc modum salutandi S. Crucem docuit in hæc verba.

Ave lignum Crucis ave Crux pretiosissima; me totum tibi dedico in perpetuum.

OFFI-

OFFICIVM PARVVM BB. TRIVM MARTYRVM.

Japonensium
IOANNIS PAVLI & IACOBI
Societatis IESV.

Momentaneum & leve tribulationis nostræ supra modum in sublimitate æternum gloriæ pondus operatur in nobis.

Ad Matutinum.

DOmine labia mea aperies,
Et os meũ annũtiabit laudẽ tuã
Deus in adiutorium meum intende,
Domine ad adiuvandum me festi:
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S,
Sicut erat in principio, & nunc & semper & in sæcula sæculorum Amẽ.

Hymnus.

FOrtes avete milites,
Quorum cruore Iapones,
Et purpu-

Et purpuraſcit inclytæ
Ager ferax Eccleſiæ,
Veſtro hunc rigate ſangvine,
Terramq; cordis aridam.
Fœcunda fructus proferat,
Quos horreis cæli inferat.

Antiph. Iuſtorum animæ in manu Dei ſunt, & non tanget illas tormentum malitiæ, viſi oculis inſipientium mori, illi autem ſunt in pace.

Nos autem oportet gloriari in Cruce Domini IESV.

Per quem nobis mundus crucifixus eſt, & nos mundo.

ORATIO

D*Eus qui Beatos Martyres tuos Ioannem, Paulum, & Iacobum martyrij gloriâ decorâſti, concede quæſumus; ut quorum gloriæ coronam in cælis Veneramur; eorum fortitudinis exemplum & Paſſionis conſtantiam imitemur in terris; Per Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum &c.*

Ad pri-

Ad Primam.

Deus in adiutorium meum intende,
Domine ad adiuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

O Lata amoris viſcera!
O charitatis pectora!
Quæ non Tyranni vincula,
Stringere valent aut verba.
Per veſtra ſolvi vincula,
Noxas rogamus criminum,
Mens ut beatis libera,
Cæli fruatur ſedibus.
Nos autem oportet &c.

Oratio *ut ſupra.*

Ad Tertiam.

Deus in adiutorium meum intende,
Domine ad adiuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio &c.

Hymnus.

AD Carceres, ad Iudices,
Læti trahuntur Martyres,
In vinculis in carcere.
Deum fatentur iugiter.

Confeſ-

Confessione supplices,
Vestra precamur Martyres,
Numen, quod ore credimus,
Nostris fateamur moribus.
Nos autem oportet, &c.
Oratio *ut supra.*
Ad Sextam.
Deus in adiutorium meum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Hymnus
FAme premuntur viscera,
Sitiq; fauces asperâ,
Cæli tamem mens gaudijs,
Solatiisq; pascitur.
Sitim famemq; petite,
Manna supernum promite,
Vitæ perennis rivulos,
Desideratos fundite.
Nos autem oportet, &c.
Oratio *ut supra.*
Ad Nonam.
Deus in adiutorium meum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus

NAres & aures impie,
Tibi Tyranne tollito.
Mens verba Sponsi percipit,
Melosq; gratum personat.
Vitæ relictis gaudiis,
Christo vocanti obtemperat
Mundus vilescit, desipit,
Christusq; solus perplacet.
Nos autem oportet &c.

Oratio *ut supra.*

Ad Vesperas.

Deus in adiutorium meum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c

Hymnus.

GRatam Deo se victimam,
In stipite crucis consecrant,
Ut veriores asseclæ
Christi sui sint principis.
Nobis supremo á Numine,
Constantiam depofcite,
Crucem ut feramus alacriter,
Simusque Dei victima.
Nos autem oportet &c. Ora-

Oratio *ut supra.*

Ad Completorium

Converte nos Deus salutaris noster,
Et averte iram tuam à nobis.
Deus in adiutorium &c.
Domine ad adiuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

O Gloriosi Martyres,
Vestrum, polorum principi,
Cruore fuso spiritum,
Qui reddidistis vltimum:
Cor nostrum amoris spiculo,
Offerte Christo saucium,
In spiritu vitæ ultimo,
Opemq; nobis mittite.
Nos autem oportet, &c.

Oratio *ut supra*

Oblatio.

HOc gratulamur carmine,
Vobis triumphum Martyres!
Et purpuratam sanguine,
Vobis favemus Lauream.

Vitæ peracto termino,
Vestro omniumq; cælitum.
Ut perfrui consortio,
Nobis liceat in sæcula. A.

OREMVS

DEus qui Beatos Martyres tuos Ioannem, Paulum, & Iacobum martyrij gloriã decorasti concede quæsumus; ut quorum gloriæ coronam in cælis veneramur; eorum fortitudinis exempli & passionis constãtiam imitemur in terris, Per Dominum nostrum, &c.

OFFICIVM S. IOSEPHI

DEI GENITRICIS SPONSI.

Ad Matutinum

IESVS MARIA IOSEPH.

DOmine labia mea aperies,
Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Deus in adiutorium meum &c.

Glo-

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S.
Sicut erat in principio, & nunc & ſemper, & in ſæcula ſæculorũ Amen. Alleluia.

Hymnus.

IOſeph David Filius clara Stirpe nat9 IESU Chriſti Domini Pater nuncupatus,
Deſponſatus Virgini mente copulatus Vtriuſq; cuſtos cælo deſtinatus.

Antiphona.

Salve Patriarcharum decus, & Eccleſiæ Sanctæ Dei Oeconomus. cui panem vitæ & frumentum electorum conſervaſti.
Ora pro nobis Sanctiſſime Ioſeph.
℟. Ut digni efficiamur promiſſ: Chriſti,

Oremus.

SAnctiſſimæ Genitricis tuæ Sponſi, quæſumus Domine meritis adiuvemur; ut quod poſſibilitas noſtra non obtinet eius nobis interceſſione donetur. Qui cum Deo Patre, & Spiritu S. Vivit & Regnat Deus in ſæcula ſæculorum. Amen,

Ad Primam

IESVS MARIA IOSEPH.

Deus in adiutorium meum intende;
Domine ad adiuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio. &c.
Sicut erat in principio &c.

Hymnus.

TV, qui ſponſam gravidam dolen
cum videres,
Cogitabas an eam poſthàc retinere
Sed cæleſtis monitor ne tãntũ timere
In ſomnis admonuit, ſed magis gau
deres

Antiphona & Oratio ut ſupra.

Ad Tertiam

IESVS MARIA IOSEPH.

Deus in adiutorium meum intende,
Domine ad adiuvandum &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat inpricipio &c.

Hymnus.

BEthleem profectus censũ ſoluturu
Cum prægnante virgine, ubi naſci
turus, Erat mu

Erat mūdi Dominus, quiq; mox factu-rus,
Ut ipsum infantulū esset āplexurus,
Antiph. & Oratio ut supra.

Ad Tertiam.

IESVS MARIA IOSEPH.

Deus in adiutorium meum, &c.
Domine ad adiuvandū, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

CUm atrox Herodes in pueros sæviret,
Gabrielis monitu amplius ne dormiret:
Retulisti Sponsæ ut tecum veniret;
Et accepto puero in Ægyptum iret.
Antiph. & Oratio ut supra.

Ad Sextam

IESVS MARIA IOSEPH.

Deus in adiutorium, &c.
Domine ad adiuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

HOstibus iã defunctis inde recessisti,
Atq; in Galilæam tecum reduxisti
Puerum, & Mariam, ficut didicisti,
Cælitus, & Nazareth humilis vixisti,

Antiph. & Oratio. ut supra.

Ad Vesperas.

IESVS MARIA IOSEPH.

Deus in adiutorium meum, &c.
Domine ad adiuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

TU Iesum duodecem iam factum annorum,
Perdidisti tuorum lumen oculorum,
Sed post hæc inventum in medio Doctorum,
Custodisti sedulò Regem Angelorum.

Antiph. & Oratio ut supra.

Ad Completorium.

IESVS MARIA IOSEPH.

Converte nos Deus salutaris noster,
Et averte iram tuam á nobis.

Deus in adiutorium, &c.
Domine ad adiuvandum &c.
Gloria Patri. & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

FElix quem in ulnis Iesus & Maria.
Tenuit cubantem, dum in agonia.
Spiritum efflares ut directa viâ,
Tenderes ad Patres, functus vitâ pia.

Antiph. & Oratio ut supra

Commendatio

HAs horas Canonicas cũ devotione,
Dixi Sancte Ioseph tuî ratione,
Ne mei sis immemor mortis in agone,
Sed vivamus iugiter in cæli Sione, A.

Precatio ad B. V. Mariam

AVe gratia plena Dominus tecum. Audi Filia Davidis, & Abrahæ, & inclina aurem tuã ad preces nostras & ne obliviscaris populi tui neq; nostri, qui sumus de familia, & de domo Patris tui Filij Abrahæ: Ad te clamamus

mamus, recordare nostri Sanctissima Virgo. Intercede Hera, & Domina, & Regina, & Mater Dei pro nobis, Quoniam ex nobis tu oriunda es: & Is qui editus est ex te, incarnatus Deus noster, quem decet gloria & magnificentia, omnisq; honor & adoratio, & gratiarum actio, cum Patre initij experte, & cum sancto bono vivifico Spiritu nunc & semper, & in sæcula sæculorum Amen.

AFFECTVS

VIRTVTVM THEOLOGICARVM.

Fides. *Credo Domine credo, Tu adjuva incredulitatem meam. Suggerit alia mundus; caro, dæmon: non credo. Verbum tuum manet in æternum. Pro hoc exige á me Domine sanguinem, exige spiritum: ecce paratum cor meum Mille gladijs, ignibus rotis exhibebo hoc corpus ut tua stet illæsa veritas.*

2 Quis me separabit ab hac Veritate certus sum, quòd nec gladij, nec cruces, nec telæ, nec ignes, nec inferorum tormenta me poterunt ab ea separare. Tua veritas Deus fallere non potest, tua sapientia falli non valet. Tu dixisti. Satis hoc mihi est omni ratione humana ut etiam sangvine subscribam.

Spes. *Quare tristis es anima mea & quare cõturbas me; habes bonitatẽ Dei, & misericordiam paratam, quæ vult habes omnipotentiam assistentem quæ potest opitulari; habes sangvinem, & merita Christi, quæ pro te apud æternũ Patrem perorant. Projice te ergo anima mea in brachia misericordiæ, & omnipotentia Dei. Quã nihil potes ex te tã omnia potes in eo, qui te confortat.*

2, *In te Domine speravi: & quis mundi impetus; quæ carnis illecebra, qua dæmonum astutia prævalebit? non confundar in æternum. In te Domine speravi: quod vitium non extirpabo; qã virtu-*

Virtutem tuâ grâtia non assequar &c. Dicant omnia ossa mea tu es spes mea, Deus meus in æternum.

3. Si Deus pro me, quis contra me? Si exurgant adversum me castra, non timebit cor meum. Si consurgat adversum me prælium, in hoc ego sperabo, quia scit infinita sapientia, potest infinita sapientia potest infinitâ omnipotentia, vult infinita bonitas mihi auxiliari.

Caritas. *Domine tu scis quia amo te: quoniam tu solus bonus, tu solus S. tu solus dignus omnium creaturarum amore. Supplete vos ardentes Cherubim, tu ardentior Cherubinis Virgo, quidquid deest amori meo. O vivam ô moriar amore tui. Moriar potius, quam te non amem.*

IESVS MARIA
OFFICIVM
BEATI
STANISLAI
KOSTKA.
Societátis Iesu

Ad Matutinum

DOmine labia mea aperies,
Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Deus in adiutorium meum intende,
Domine ad adiuvandum me fest:
Gloria Patri & Filio,& Spiritui S.
Sicut erat in principio, & nunc & Semper & in sæcula sæculorum Amē.

Hymnus

LUx nata ſuper Sarmatis,
Amorq; noſtri climatis:
Salve Beate Koſtule,
Cæleſtis horti floſcule,
Ecce odor Filij mei, ſicut odor agri pleni.
Cui benedixit Dominus.
Domine exaudi orationem meam,
Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

DEus, qui per Angelicas manus B. Stanislaum Koſtkam Confeſſorē tuum, ſacro Filij tui corpore dulcitèr ſatiaſti: concede propitius, ut per eius interceſſionem eundem Filium tuum quem nunc per fidem, in admirabili Sacramento veneramur & ſumimus, revelatâ facie in cælis contemplari valeamus. Per eundem Chriſtum Dominum noſtrum, Amen.

Ad Primam

Deus in adiutorium meum &c.
Domine ad adiuvandum, &c.

Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in Principio, &c.

Hymnus.

DElicium Magni Patris,
Svaviolum Magnæ Matris?
Unum præsta, ut cor meum
Quidquid volet, velit Deum.

Puer parvulus; & ipsum totum habet Mater sua.
Pater vero tenerè diligit eum.
Domine exaudi orationem meam,
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

DEus, qui per Angelicas manus, B. Stanislaum Kostkam Confessorem tuum, sacro Filij tui corpore dulciter saciasti. concede propitius, ut per eius intercessionem eundem Filium suum quem nunc per finem, in admirabili Sacramento veneramur & sumimus, revelata facie in cælis cõtemplari valeamus. Per Christum Dominum nostrum, &c.

Ad Tertiam.

Deus in adiutorium &c.

Domine ad adjuvandum, &c.

Gloria Patri & Filio &c.

Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

FLammis supernis æstuas,
Nobis calores impluas.
Non unda flammas temperet
Ignis medullas concremet.

Aquæ multæ non poterant extingvere charitatem,
Nec flumina obruent illam.

Domine exaudi orationem meam,
Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

DEus, qui per Angelicas manus B. Stanislaum Kostkam Confessorem tuum, &c.

Ad Sextam.

Deus in adiutorium meum, &c.

Domine ad adiuvandum,

Gloria Patri, & Filio, &c.

Sicut erat, &c. *Hym-*

Hymnus.

IUbar repandis aureum,
Stillas liquorem melleum,
Guttam mitte sitienti:
Fr quem stringis, da poscenti,
Quasi flos rosarum in diebus vernis.
Et quasi lilia quæ sũt in transitu aquæ
Domine exaudi orationem meam,
Eclamor meus ad te veniat.

Oratio.

DEus, qui per Angelicas manus, B, Stanislaum Kostkam Confes. &c.

Ad Nonam.

Deus in adjutorium, &c.
Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

ARridet Æther gaudiis,
Tuisq; plaudit basiis:
Quas Angelorum manibus,
Sumis nos pasce frugibus.
Panem cæli ded.t eis.
Panẽ Angelorũ mãducavit homo

Domine exaudi orationem meam,

Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

DEus, qui per angelicas manus, B. Stanislaum Rostkam Confes. &c.

Ad Vesperas.

Deus in adiutorium meum, &c.

Domine ad adiuvandum &c.

Gloria Patri & Filio, &c.

Sicut erat in principio, &c.

Hymnus.

PEr tuum Virgo flosculum,
Per tuum Iesu Kostulum,
Tuâ nos gratia muni,
Et Patri æterno uni.

Fulcite me floribus, stipate me malis,
Quia amore langveo.

Domine exaudi orationem &c.

Et clamor meus ad te &c.

Oratio.

DEus, qui per Angelicas manus, B. Stanislaum Kostkam Confessorem tuum, sacro filii.

Ad Com-

Converte nos Deus salutaris noster.
Et averte iram tuam à nobis.
Deus in adiutorium meum &c.
Domine ad adjuvandum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Sicut erat in Principio, &c.

Hymnus.

O Kostka Christi gemmula,
Cæli micantis flammula;
Iesum da meis fletibus,
Da Dominum gemitibus.
Consummatus in brevi explevit tem. pora multa
Placita enim erat Deo anima illius,
Domine exaudi orationem, &c.
Et clamor meus ad te veniat,

Oratio.

DEus, qui per Angelicas manus, B. Stanislaũ Kostkam Cõfessorẽ tuũ S, filij tui corpore dulciter satiasti: cõcede propitius, ut per eius intercel. eum dẽ Filiũ tuũ quẽ nũc per fide in admi rabili Sacramento veneramur, &c. *ut supra.*

ACTUS ADORATIONIS SANCTISSIMI SACRAMENTI

Laudetur Sanctissimum Sacramentum
Adoro te Domine IesuChriste in hoc tuo Sanctissimo Sacramento, quod propter me inhabitare dignaris. Assumo omnes omnium creaturarum adorationes & affectus ysq; te omnibus adoro, veneror & colo; hancq; adorationem in æternum continuo; offero tibi sincerissimo quo possum amoris & reverentiæ affectu, omnes actiones meas internas & externas, deliberatas & indeliberatas, tuumq; adjutorium mihi adesse postulo. Dirige Domine DEUS meus in conspectu tuo viam meam.

IESU Virgineæ Castitatis amator & auctor, qui B. Stanislaum Kostkam immaculatum in hoc seculo custodisti; concede propitius ut qui ejus memoriam propter te (qui inter spiritualia lilia libenter pasceris) recolimus ejus preci-

bus

bus ac meritis intactam á mundi illecebris animam ac corpus, pro tuo domicilio semper servemus. qui vivis & regnas in sæcula sæculorum, Amen.

ORATIO

Pro timore DEI obtinendo.

D*A nobis quæsumus Dómine; sapientiæ tuæ initium, veræ justitiæ fundamentum & sanctum timorem tuum; ut & debilitati nostræ timentes, & iudiciorum tuorum abyssum pertimescentes, quidquid nos á te, tuaque gratia divellere potest, fugiamus vitamque nostram summa solicitudine & circumspectione componamus.*

Pro felici morte.

S*Anguine tuo Domine IESV á peccatis meis lava me, & præsta ut anima mea, cum é corpore migraverit, ante Tribunal tuum munda appareat, per acerbissimam mortem tuam, quam pro me sustinuisti in cruce, miserere peccatrici animæ meæ in suprema illa mor*

tis lucta, à qua tota pendet æternitas. O Bone IESV, passionem, crucem, & mortem tuam pone, inter iudicium tuum & animam meam, & propitius esto mihi peccatori.

ORATIO
Ad Vulnera Christi.

R*Ogo te Domine IESV per illa salutifera vulnera tua, quæ passus es in cruce pro salute nostra, è quibus emanavit ille pretiosus sanguis, quo sumus redempti: vulnera hanc animam meam peccatricem, pro qua etiam mori dignatus es: vulnera eam igneo & potentissimo telo tuæ nimiæ charitatis, Confige cor meum iaculo tui amoris, ut dicat tibi anima mea: charitate tua vulnerata sum, ita ut ex ipso vulnere amoris tui uberrimæ fluant lachrymæ die ac nocte: Percute Domine, percute obsecro hanc durissimam mentem meam pia & valida cuspide dilectionis tuæ, & altiùs ad intima penetra potenti virtute. Qui vivis & regnas in sæcula &c.*

OFFICIVM PARVVM S. ANGELI CVSTODIS.

ORATIO

Præparatoria ante Officium dicenda.

DEUS cuius providentia humano generi ſupernorũ Spirituũ præſidium ſubminiſtrat; concede, ut Angelum meæ cuſtodiæ deputatum ita valeam his precibus venerari, ut eius protectione merear ubique defendi. Per Chriſtum Dominũ noſtrũ, Amẽ.

Ad Matutinum.

SAncte Angeli Dei, qui cuſtos es mei, ora pro me.

Domine labia mea aperies.
Et os meũ annuntiabit laudem tuam,
Deus in adjutorium meum intende,
Domine ad adiuvandum me feſtina.
Gloria Patri, & Filio &c.

Hymnus

Hymnus.

NOvo lucis exordio,
O Custos mi dulcissime,
Cæcam mentis caliginem
Tu splendore discuto:
Et me Divina monita
Benignus semper edoce.

Antiph. Ecce ego mitto Angelum meum, qui perducat te, & custodiat in via, & introducat in locum, quem paravi, observa eum, & audi vocem eius.

In conspectu Angelorum psallam tibi Deus meus.

Adorabo ad templum sanctum tuum & confiteor nomini tuo Dne.

Oremus.

DEUS qui ineffabili providentia Sanctos Angelos tuos ad nostram custodiam mittere dignaris: largire supplicibus tuis, & eorũ semper protectione defendi, & æterna societate gaudere. Per Dominum nostrũ, &c.

Ad Pri-

Ad Primam.

Sancte Angele Dei, &c.
Deus in adiutorium, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

Meas preces & lachrymas,
Fidus è cœlo nuntius
Quamvis indignas excipe;
Et summo Patri tradito,
Culpisq; meis debitas,
Supplex pœnas avertito.

Antiph. Data sunt ei incensa, ut adoleret ea ante altare aureum, & ascendit fumus aromatum de manu Angeli in conspectu Domini.
In conspectu Angelorum &c.
Oratio ut supra.

Ad Tertiam.

Sancte Angele Dei, &c.
Deus in adiutorium &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

AFflictum, clementissime,
Favore tuo recrea:
Ad virtutis officia.
Semisopitum excita:
Cùm Sancto mens in opere
Nutârit, promptus adiuva.

Antiph. Reversus est Angelus, qui loquebatur in me, & suscitavit me quasi virum, qui suscitatur de somno suo. *Oratio ut supra.*

Ad Sextam.

Sancte Angeli Dei, &c.
Deus in adiutorium &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

DIssolve mentis glaciem,
Frange cordis duritiem,
Peccati oppressum onere
Præsenti manu subleva:
A cœli errantem semita:
Ad cæli viam revoca.

Antiph. Angelis suis mandavit de

te, ut custodiant te in omnibus vijs tuis, in manibus portabunt te, ne fortè offendas ad lapidem pedē tuum.
In conspectu Angelorum, &c.
Oratio ut supra.

Ad Nonam.

Sancte Angele Dei, &c.
Deus in adiutorium meum, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

INvictâ tuâ dexterâ
Contunde vires dæmonis:
Carnis retunde fomitem,
Mundi frange superbiam,
Ut tuo sub præsidio
Victor ab hoste redeam.

Antiph. Benedictus Deus meus, qui misit Angelum suum, & conclusit ora leonum, & non nocuerunt mihi.
In conspectu Angelorum, &c.
Oratio ut supra.

Ad Vesperas.

Sancte Angele Dei, &c.
Deus in adiutorium, &c.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

FLagello pigrum excita,
Et reluctantem increpa
Vitæ labentis terminum
In mentem sæpe revoca:
In vitæ brevi spatio.
Solertiorem facito.

Antiph. Et nunc Domine, Dominator cælorum, mitte Angelum sanctum, ante eos, in timore, & tremore magnitudinis brachij tui.

In conspectu Angelorum, &c.

Oratio ut supra.

Ad Completorium.

Sancte Angele Dei, qui custos es mei, ora pro me.
Converte nos Deus salutaris noster.
Et averte iram tuam à nobis.
Deus in adiutorium, &c.

Gloria

Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

IN pugna mortis ultima
Adſis mihi fortiſſime,
Peractâ demum fragili
Vitâ, Ductor amabilis,
Me protinus æthereis
Infer benignè ſedibus.

Antiph. Vivit Dominus, quoniam cuſtodivit me Angelus eius, & hinc euntem, & ibi commorantem, & inde huc revertentem, & non permiſit me Dnus ancillam ſuam coinquinari.

In conſpectu Angelorum pſallam tibi Deus meus.

Adorabo ad templum ſanctum tuum, & confitebor nomini tuo Dne.

Oremus.

DEUS qui ineffabili providentia ſanctos Angelos tuos ad noſtram cuſtodiam mittere dignaris: largire ſupplicibus tuis, & eorum ſemper protectione defendi, & æterna ſocietate

gaudere. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, &c.

Commendatio.

HAs horas Angelicas cũ devotione Tibi Christe offerimus, piâ ratione.
Ut custodis Angeli intercessione,
Sis nobis solatiũ mortis in agone, Am.

SAncti Angeli custodes nostri, defendite nos in prælio, ut non pereamus in tremendo iudicio, Amen.

Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate supernâ, illumina, custodi rege, & guberna. Am.

ORATIO

Ad Sanctum Angelum Custodem.

OBsecro te Angelice Spiritus, cui ego indignus peccator ad providendum commissus sum, ut indesinenter protegas, defendas, mundes, munias, me ab omni incursu diaboli, vigilantem, dormientem, ac ubicunque fuero; Repelle à me per virtutem S. Crucis o-

omnem

omnem tentationem ſatanæ, & quod mea non exigunt merita tuis precibus obtine apud altiſſimum Iudicem ut nihil loci in me habeat; cumq; per abrupta vitiorum me deviaſſe videris, per ſemitas juſtitiæ ad Salvatorem meum reducere me ſatagas; & in quacunque tribulatione vel anguſtia me eſſe perſpexeris, auxilium Dei omnipotentis tuo obtentu & precamine mihi adeſſe ſentiam, Precor te mi Cuſtos, ſi fieri poteſt, notum mihi facias finem meum, diemque obitus mei. Et cùm de corpore eductus fuero, non permittas me à maligno ſpiritu terreri, neque in foveam deſperationis deduci. Non dimittas me Angelice Spiritus, donec ad viſionē ipſius Conditoris mei perducas me: ubi ſimul ego pro opere & tu pro cuſtodia una cum Beatiſſima Dei Genitrice Maria & omnibus Sanctis Domino adjuvante, lætemur.

ORA-

ORATIO

OMnipotens & misericors Deus qui hominem ad imaginem tuam formasti & ei Angelum & corporis & animæ custodem tribuisti, concede propitius, Angelo mihi deputato tantum honorem impendere, ut me tuâ protectione vivificet, & defendat ab omni incursione diaboli, vigilantem, dormientem, orantem, ac divinis officiis tibi servientem, omnibus horis ac momentis, nec non in hora decessionis meæ angelos malos a me depellat, bonosq; mihi associet, & animam meam meam ad te (qui vere paradisus es) feliciter perducat. Per Dominum nostrum &c.

COMMENDATIO
ad S Angelum Custodem.

Beatissime mi Angele Custos ego quãvis tuâ sacrâ custodiâ indignissimus impulsus tamen, eximiâ charitate tuâ, & zelo illo, quem habes erga salutem animæ meæ; eligo te hodie in præsentiâ to-

tiâ totius curiæ cælestis pro singulari Protectore & Advocato meo, firmiterq; propono tibi ad mortem usq; fideliter semper obedire. Obsecro te igitur per gloriam, quâ in cælo jam frueris, ut acceptes hoc propositum meum, & gratum habeas sincerum hunc affectum ergá te meum: adsis mihi in omnibus actionibus meis, gratiamq; impetres á tuo & meo Domino, ita me gerendi in omnibus cogitationibus, verbis, & operibus meis, ut purissimos oculos tuos nunquam offendam, neq; divinam Majestatem ad justam contrá me iram accendam. Adsis mihi semper nec deseras me in hora mortis meæ Amen.

OFFICIVM PARVVM DE S. CATHARINA VIRGINE & MARTIRE.

Ad Matutinum.

Domine labia mea aperies,
Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Deus in adiutorium meum intende,
Dne ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Hymnus.

AVe Virgo Catharina,
Ave Martyr, & Regina,
Ave sponsa Christi vera,
Ave mitis & sincera;
Ave Virgo DEO digna,
Christo prece me consigna,
Preces audi, iuva votum,
Cor in bono sit immotum.

Ant: Hæc est Virgo sapiens, & una de numero prudentum, quam Dominus vigilantem invenit.

Ora pro nobis Sancta Catharina.
Ut digni efficiamur Promissionib9 Xi

Oremus.

DEUS qui dedisti legem Moysi in Summi-

Summitate montis Synai, & in eodē loco per Sanctos Angelos tuos corp9 B. Catharine Virginis & Martyris mirabiliter collocasti, præsta quæsumus ut eius meritis & intercessione ad mōtem qui Xus est pervenire valeamus. Per eundem Dominum nostrum &c.

Ad Primam.

Deus in adiutorium meum &c.
Domine ad adiuvandum &c.
Gloria Patri & Filio &c.
Sicut erat in principio &c.

Hymnus.

CHristus faxit cor contritum
Regat visum & auditum;
Regat gustum & olfactum,
Per te Virgo regat tactum;
Vt in cunctis, te poscente,
Vivam Deo purâ mente.

Ant: Versus & Orat: ut supra.

Ad Tertiam.

Deus in adiutorium meum &c.
Gloria Patri & Filio &c.

Hymnus

Hymnus.

O Beata Catharina,
Babilonis de ſentina
Iuva rapi me clientem,
Chriſto præſta ſervientem,
Chriſtum pro me, fac appella,
Salvet mortis de procella.
Ant: Verſ: & Orat: ut ſupra

Ad Sextam.

Deus in adiutorium meum &c.
Gloria Patri & Filio &c.

Hymnus.

SVperare iuva mundum,
Ne demergar in profundum
Ne permittar naufragari
In peccatis, in hoc mari,
Virgo Dei nunc memento,
Quo labore quo tormento
Regnum Dei meruiſti,
Et ſic cælos aſcendiſti.
Ant: Verſus, & Oratio ut ſupra.

Ad Nonam.

Deus in adjutorium meum &c.
Gloria Patri & Filio. &c.

Hymnus.

IN conſpectu, Virgo Dei•
Memor eſto precor, mei,
Memor eſto ſupplicantis,
Vt de malis lever tantis.
In peccatis conſtitutus.
Mille malis involutus,
Per te precor expediri,
Vellem ſcelus impediri

Ant: Verſ: & Oratio, ut ſupra.

Ad Veſperas.

Deus in adjutorium, &c.
Gloria Patri & Filio &c.

Hymnus.

TV me viſe tunc infirmum,
Fac ut Chriſtus faxit firmum,
Agoniſta Dei fortis
Eſto præſens hora mortis:
Decumbentem fove leva;
Fac de morte ſalver ſæva
Vt reſurgam novus homo,
In cæleſti civis domo.

Ant: Verſ: & Oratio ut ſupra.

Ad Completorium.

Converte nos Deus salutaris noster:
Et averte iram tuam a nobis.
Deus in adiutorium meum &c.
Gloria Patri & Filio &c.

Hymnus

CVm postrema venit hora,
Adsis Virgo tunc decora:
Non me duplex mors infestet,
Iesus Christus illud præstet,
Tua prece exoratus,
Voto tuo imploratus,
Idem pater idem natus,
Dei Matris dulcis gnatus:
Idem donet summum Flamen,
Quod cum illis regnat, Amen.
Ant: Vers: & Orat: ut supra.

HYMNVS
AD S. CATHARINAM

GAude Virgo Catharina,
Quam refecit lux divina,
Ter quaternis noctibus.

Gaude

Gaude quod tua doctrina,
Philosophos á ruina
Traxisti, & erroribus.
Gaude, quia meruisti
Confortari, voce Christi,
Per preces divinitus,
Gaude, quia convertisti
Sponsam Regis, & vidisti
Rotas fractas cælitus.
Gaude, fortis coronatá,
Et in Syna venerata
Olei stillamine.
Esto nobis advocata,
Apud Deum Virgo grata,
In nostro certamine.
Diffusa est gratia in labiis tuis.
Propterea benedixit te Deϱ in æterñ.

Oremus.

OMnipotēs sempiterne Deϱ, ineffabilem misericordiam tuam sup.pliciter deprecamur: ut, sicut liquor de mēbrisB: V: & Mart: tuæ Cathar:iugiter manans, langvidorū corpora sanat: sic

nat, sic eius sancta oratio, à nobis omnes iniquitates expellat? graves tẽtationes & impugnationes dæmonis cõpescat: omnia mala a nobis avertat: in bono confortet: certantes in agone confirmet: & feliciter ex corpore hoc mortali egressos Tuæ Majestati in regno cælorũ præsentet Per D. N. &c.

OFFICIVM PARVUM DE S. BARBARA

VIRGINE & MARTYRE.

Ad Matutinum.

DOmine labia mea aperies.
Et os meũ annũtiabit laudẽ tuam.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri & Filio & Spiritui Sancto
Sicut erat in principio & nunc &c.

Hymnus.

CÆperat ſolis iubar albicare,
Cæperat terris radiare lumen,
Diva cùm plenum tenebris reviſit
Barbara clauſtrum.
Sed ſator lucis Deus, & diei,
Plenus affluxit rutilante luce;
Plenus affluxit miſerationum
Fulminis inſtar.
Cincta nec tantum fuit illa luce,
Sed voluptates etiam beatas,
Inter. & circum penetrale cordis
Barbara ſenſit.
Sint tibi grates Pater atq; laudes,
Nulla te Fili taceat vetuſtas,
Spiritûs Sancti penetret per omnes
Gloria terras.

Ant: O quam pulchra eſt caſta generatio cum claritate: īmortalis eſt enī memoria illi9, quoniā apud Deū nota eſt, & apud homines.

Ora pro nobis ſine mora S. V. Barbara.
Vt ſin9 digni ex hac hora ſemper tua gratia. *Oremus*

Oremus.

OStende nobis Domine quæsumus tuæ pietatis misericordiam quam in Sancta Virg: & Mart: tua Barbara piè & misericorditer ostendisti, ut ipsius precib9 & meritis á subitanea & improvisâ morte liberemur & ante diem & horam exitus nostri, tui sacratissimi corporis & sangvinis sacræq; Vnctionis Sacramentis salubribus muniamur; eáq; intercedente ab omni hostium incursu protegamur, & ad te pia devotione & lætitiâ perducamur Per Dominum nostrum &c.

Ad Primam

Deus in adiutorium meum &c.
Gloria Patri & Filio &c.

Hymnus.

PLenus irarum pater, & Deorum
Filiam sævus rapit ad tribunal,
Vrget ut supplex veneretur aras
Filia thure.
Barbaris quamquam cruciata pænis
Nō tamē iussis gerit obsequelā, Stas

Stat ſuis verbis fideiq; leges
Barbara ſervat.
Sint tibi grates &c *ut ſupra.*
Ant: Verſ: & Orat: ut ſupra.

Ad Tertiam.

Deus in adiutorium meum &c.
Gloria Patri & Filio & Spiritui S &c.

Hymnus.

Sacra cum Virgo venit ad tribunal
Impius Iudex tonat inter enſes,
Audet in veræ Fidei parentem,
Fundere probra.
Ni Iovem Virgo precibus fatiget,
Impius iudex, gladium minátur:
Virgo ſed flocci facit imperatum
Iudicis enſem.
Sint tibi grates &c. *ut ſupra.*
Ant: Verſ: & Orat: ut ſupra.

Ad Sextam.

Deus in adiutorium meum &c.
Gloria Patri & Filio &c.

Hymnus.

Virgo Divorum ſacra cum tuetur,
Nuda crudeli laceratur iſtu: M-

Manat e membris cruor & cruore,
Terra madeſcit.
Acriter quamvis laniata Virgo,
Non tamen mentem laniata mutat,
Carcerem viſit Deus, & medelis
Vulnera curat.
Sint tibi grates &c. *ut ſupra*
Ant: Verſ: & Oratio ut ſupra.

Ad Nonam

Deus in adiutorium meum &c.
Gloria Patri & Filio &c.

Hymnus.

Sit licet Virgo ſatiata pænis,
Non tamen pænis ſaturata mens eſt
Iudicis, ferrum iubet expediri
Iudicis ira.
Virginis ferrum venit in mamillas,
Virginis flammæ veniunt in artus,
Virginis pugno quatiuntur ora,
Numinis ergo.
Sint tibi grates &c. *ut ſupra*
Ant: Verſ & Oratio ut ſupra

Ad Veſperas.

Deus

Deus in adiutorium meum &c.
Gloria Patri & Filio &c.

Hymnus

AVe Martyr gloriosa,
Barbaraq; generosa,
Paradisi vernans rosa,
Castitatis lilium;
Ave Virgo pulchra tota,
Charitatis fonte lota,
Dulcis, mitis, & devota,
Vas virtutum omnium.
Ave criminis ignara,
Sponsum audis voce clarâ,
Veni pulchra veni chara,
Veni coronaberis.
Ave Barbara serena,
Pulchra quasi luna plena,
Singulari cantilena
Sponsum agnum sequeris:
Ave Barbara beata,
Quæ cum sponso præparata,
Nuptiarum ad optata
Introisti gaudia

Ave ful.

Ave fulgens Margarita,
In Corona IESV sita,
Tam in morte quam in vita
Sis nobis propitia Amen.
Ant, Verſ: & Orat: ut ſupra,
Ad Completorium.
Converte nos Deus ſalutaris noſter.
Et averte iram tuam a nobis,
Deus in adiutorium meum &c.
Gloria Patri & Filio &c.
Hymnus.
VIrgo, crudelis Patris icta ferro,
Virgo mortali ſpoliata vitâ,
Auget aſtrorum ſacra tecta donis,
Auget & orbem.
Membra nam ſervat tumulata mundo,
Spiritus vero nitet inter aſtra,
Et ſerenata ſine fine cernit
Numinis ora.
Sint tibi grates Pater atq; laudes.
Nulla te Filii taceat vetuſtas,
Spiritus Sancti penetret per omnes
Gloria terras.
Ant: Ver:

Ant: Verſ. & Orat: ut ſupra.

Oratio ad S. Barbaram.

SUpplico tibi Sanctiſſima Virgo & Martyr Chriſti Barbara, ut ſubvenias mihi famulo in omnibus neceſſitatibus & anguſtijs meis, ad te enim ſuſpiro, ad te enim oculos meos & cor meum dirigo; te mihi in advocatam eligo: tuæ protectioni animam & corpus meum committo. Tu clementiſſima Virgo eſto mihi indigno famulo tuo in omni tribulatione ſolatium, in omni perturbatione refugium. Circumda me tuæ defenſionis muro inexpugnabili cõtra omnes inimicos meos viſibiles, & inviſibiles, & contra omnia pericula corporis & animæ, & eſto mihi auxiliatrix ſpecialiſſima apud miſericordem Deum, ut non ſecundùm merita mea, ſinat me puniri, ſed per tuum interventum conſequi merear tecum in cæleſtibus gaudere. Amen.

Oratio

 Ad S. Barbaram
Oratio.

O Sanctissima Virgo Barbara quodcunq; Sponsi tui viribus potes mihi in mortis articulo obsecro ut suppedites. Adiuva me miserum ne in peccatis moriar. Eff[illegible] tunc habeat tuâ intercessione, p[illegible]itùs a Christo tibi facta promissio, cum fidem eius, sangvine consecrares. Redeat in memoriam Sponso tuo virgineus collo tuo exuberans sanguis, recordetur, ardentissimæ tuæ charitatis, nec animam meam a corpore exire permittat, nisi confessione expiatam & SS. Eucharistiæ Sacramento refectam Amen

Ad M. D. G.